
113

107

113





No 19 vente Gelis Didot



KL Januier

iii	a	La circũcisiõ
	b	Oc s estiēne
xi	c	Oc s iehan
	d	Oc d innocẽs
xix	e	S. symeon
viii	f	La typhaiẽ
	g	S. sauue
xvi	a	S. lucian
v	b	S. amador
	c	S. guille
xiii	d	S. saturin
ii	e	S. faron
	f	S. hylaire
x	g	S. felix
	a	S. mor
xviii	b	S. marcel
vii	c	S. anthoine
	d	Ste prisce
xv	e	S. lomer
iiii	f	S. sebastiẽ
	g	S. agnes
xii	a	S. vincẽt
i	b	S. emeraciaẽ
	c	S. babile
ix	d	S. pol.
	e	S. policarpe
xvii	f	S. iulian
vi	g	Ste agnes
	a	S. ualere
xiiii	b	S. uatile
iii	c	S. metrã

KL Feuurier

	d	S. brigide
xi	e	La nr̃e dame
xix	f	S. blaise
viii	g	S. auentin
	a	Ste agathe
xvi	b	S. amant
v	c	S. helaine
	d	S. salmon
xiii	e	S. aubert
ii	f	S. scolasce
	g	S. didier
x	a	S. eulalye
	b	S. iulian
xviii	c	S. ualentin
vii	d	S. siluain
	e	S. iulian
xv	f	S. donace
iiii	g	S. doulst
	a	S. eleuthere
xii	b	S. front
i	c	S. gencian
	d	S. pierre
ix	e	S. policarpe
	f	S. mathias
xvii	g	S. paulin
vi	a	S. felix
	b	S. aubert
xiiii	c	S. romain



KL Mars

iii	d	S. aulbin
	e	S. faron
xi	f	S. fortunat
	g	S. aduian
xix	a	S. euſebe
viii	b	S. victorin
	c	S. felice.
xvi	d	S. panthaleã
v	e	S. curon
	f	S. alixãdre
xiii	g	Saĩt gorgõ
ii	a	S. gregoire
	b	S. mari
x	c	S. leon
	d	S. longin
xviii	e	S. eadmond
vii	f	S. gertrux
	g	S. alixandre
xv	a	S. theodore
iiii	b	S. urbain
	c	S. benoiſt
xii	d	S. ſaturni
i	e	S. victoriã
	f	S. agapit
ix	g	Anūce dñe
	a	S. maxime
xvii	b	S. iehã hmite
vi	c	S. rogatie
	d	S. euſtace
xiiii	e	S. quirin
iii	f	S. ſabine

KL Apuril

	g	S. valeri
xi	a	Mᵉ degypte
	b	S. pancrace
xix	c	S. ambroiſe
viii	d	S. elenine
xvi	e	S. ſixte
v	f	S. tymothe
	g	S. perpetue
xiii	a	S. apolinaire
ii	b	S. audebert
	c	S. leon
x	d	S. viſt
	e	S. euſemie
xviii	f	S. thiburce
vii	g	S. marie
	a	S. calixte
xv	b	S. pierre.
iiii	c	S. fremin
	d	S. leon
xii	e	S. urbain
i	f	S. robert
	g	Sᵉ oportune
ix	a	S. george
	b	S. avit
xvii	c	S. marc
vi	d	S. ſpire
	e	S. anaſtaiſe
xiiii	f	S. vital
iii	g	S. pierre.
	a	S. eutrope







		KL May			KL Iuing
xi	b	S iacque		e	S. nichomede
	c	S aquilla	xix	f	S marcelin
xix	d	S croix	viii	g	S. richier
viii	e	S siluain	xvi	A	S quirin
	f	S. hylaire	v	b	S. boniface
xvi	g	S iehan		c	S arceline
v	A	S iuuenal	xiii	d	Saint pol
	b	S sixte	ii	e	S medart
xiii	c	S nicholas		f	S. felician
ii	d	S gordian	x	g	S landry
	e	S. memer		A	S barnabe
x	f	S athille	xviii	b	Saint tyrin
	g	S. seruais	vii	c	S. eufemie
xviii	A	S uictor		d	S. basille
vii	b	S. ysidoure	xv	e	S. modest
	c	S honore	iiii	f	S ferrol
xv	d	S ābroise		g	S. auite
iiii	e	S prepetin	xii	A	S marcelia
	f	S. yues.	i	b	S. geruais
xii	g	S. eustace		c	S. bernard
i	A	S germer	ix	d	S. lieffroy
	b	S marcelia		e	S paulin
ix	c	S. didier	xvii	f	vigile.
	d	S marcelia	vi	g	S iehā bapt.
xvii	e	S. urbain		A	Saint eloy
vi	f	S augusti	xiiii	b	S. iehā & pol.
	g	S. bede	iii	c	S. iustian
xiiii	A	S germā		d	vigile
iii	b	S marie	xi	e	S pol.
	c	S felix		f	Saint pol.
	d	S. pronelle			



KL Juillet

xix	g	S. leonorre
viii	A	S. martinian
	b	S. thibault
xvi	c	S. martin
v	d	S. dominique
	e	Oct. s. pere
xiii	f	S. thomas
ii	g	S. victorin
	A	S. zenon
x	b	Les vii freres
	c	S. benoist
xviii	d	Saint felix
vii	e	S. turian
	f	S. iustin
xv	g	S. vaast
iiii	A	S. bertin
	b	S. alexis
xii	c	S. arnoul
i	d	S. apoul
	e	S^e. marguerite
ix	f	S^e. pulce
	g	La magdalene
xvii	A	S. apolinaire
vi	b	S^e. xpine
	c	S. iacque
xiiii	d	S^e. anne
iii	e	Les vii dormans
	f	S. marcel
xi	g	S. felix
	A	S. abdon
xix	b	S. germain

KL Aoust

viii	c	S. pierre
xvi	d	S^e. foy
v	e	S. estienne
	f	S. quirin
xiii	g	S. boniface
ii	A	S. aureline
	b	S. pol
x	c	S. medart
	d	Vigile
xviii	e	S. laurens
vii	f	S. thiburce
	g	S. tyrin
xv	A	S. eustaine
iiii	b	Vigile
	c	La nre dame
xii	d	S. theodore
i	e	Oct. s. laurens
	f	S. agapit
ix	g	S. louys
	A	S. philbert
xvii	b	S. thimotee
vi	c	S. prive
	d	S. apollinaire
xiiii	e	S. barthelemy
iii	f	S. louys
	g	S. bernard
xi	A	S. george
	b	S. augustin
xix	c	S. iehan
viii	d	S. fiacre
	e	S. felix





KL Septembre

xvi	f	Egille
v	g	S. anthoine
	a	S. godegran
xiii	b	S. marcel
ii	c	S. victorin
	d	S. eleuthere
x	e	S. madou
	f	La nre dame
xviii	g	S. gorgon
vii	a	S. nemesian
	b	S. protin
xv	c	S. turian
iiii	d	S. maurile
	e	Ste croix
xii	f	S. nichomede
i	g	S. eufemie
	a	S. lambert
ix	b	S. ferreol
	c	S. ligne
xvii	d	Vigile
vi	e	S. mathieu
	f	S. maurice
xiiii	g	S. tecle
iii	a	Saint felix
	b	S. firmin
xi	c	S. cyprian
	d	S. cosme
xix	e	Oct. s. mathieu
viii	f	S. michel
	g	S. ierosme



KL Octobre

xvi	a	S. remy
v	b	S. legier
xiii	c	S. francois
ii	d	S. auree
	e	S. apolinaire
x	f	Sainte foy
	g	S. marc
xviii	a	S. demetre
vii	b	S. denis.
	c	S. gereon
xv	d	S. venant
iiii	e	S. turian
	f	S. theophile
xii	g	S. calixte
i	a	S. oustran
	b	S. lucian
ix	c	S. florent
	d	S. lucas
xvii	e	S. lanuina
vi	f	S. capraise
	g	les xi m. vierges
xiiii	a	S. mellon
iii	b	S. romain
	c	S. magloire
xi	d	S. crespin
	e	S. amant
xix	f	Vigile
viii	g	S. symon
	a	S. faron
xvi	b	S. lucan
v	c	Vig.



		KL Nouembre
	d	La toussains
xiii	e	Les trespassez
ii	f	S. marcel
	g	S. hubert
x	a	S. cler
	b	S. liennart
xviii	c	S. herculan
vii	d	Les iiii corones
	e	S. maturin
xv	f	S. martin pape
iiii	g	S martin
	a	S. leon
xii	b	S. brice
i	c	S. agin
	d	S. maclou
ix	e	S. emond
	f	S. aignen
xvii	g	S. aude
vi	a	S.e elizabeth
	b	S. valeri
xiiii	c	S. colomban
iii	d	S. cecile
	e	S. clement
xi	f	S. grisogon
	g	S katherine
xix	a	S.e geneuieue
viii	b	S. vital
	c	S. lin
xvi	d	Vig.
v	e	S andrie



		KL Decembre
	f	S. eloy.
xiii	g	S. longin
ii	a	S. canaan
x	b	S.e barbe.
	c	S. crespinian
xviii	d	S nicholas
vii	e	S. fare.
	f	La concep. dame
xv	g	S. cipian
iiii	a	S. eulalie
	b	S. fuscian
xii	c	S. valeri
i	d	S.e luce
	e	S.e nichaise
ix	f	S. marie
	g	O sapientia
xvii	a	S. ladre
vi	b	S. flamen
	c	S. cauille
xiiii	d	S. tecle
iii	e	S thomas
	f	S. victor
xi	g	S. bertin
	a	Vigile
xix	b	Nouel
viii	c	S estiene
	d	S iehan
xvi	e	Les innocens
v	f	S. thomas
	g	S. ursin
xiii	a	S. siluestre





Scdm̄ iohannem

In principio
erat uerbum
et uerbum erat apd
deum et deus erat ue
bum. Hoc erat in prin
cipio apud deum
Omnia per ipm̄ facta sunt et sine ipo
factum est nichil. Quod factum ē in
ipso uita erat et uita erat lux hominu
et lux in tenebris lucet et tenebre eam
non comprehenderunt Fuit homo mis
sus a deo cui nomen erat iohannes.
Hic uenit in testimonium ut testio
nium perhiberet de lumine ut omnes
crederent per illum Non erat ille lux
sed ut testimonium perhiberet de lumē
Erat lux uera que illuminat omnē
hominem uenientem in hunc mū
dum. In mundo erat et mundus p
ipm̄ factus est et mundus eum
non cognouit In propria uenit et
sui eum non receperunt Quotquot
autem receperunt eum dedit eis po
testatem filios dei fieri. Hys qui cre
dunt in nomine eius qui non ex
sanguinibus neqꝫ ex uoluntate car
nis neqꝫ ex uoluntate uiri sed ex deo
nati sunt et uerbum caro factum
est et habitauit in nobis et uidim
gloriam eius gloriam quasi unige







geniti a patre plenum gratie et ueritatis.
Deo gratias. An. Te inuocamus te adoramus
te laudamus o beata trinitas ℣. Sit nomē
domini benedictum ℟. Ex hoc nunc et usq̄
in ſeculum Oremus. Oratio.
Protector in te ſperancium deus
ſine quo nichil eſt ualidum
nichil ſanctum multiplica ſup nos mi
ſericordiam tuam ut te rectore te duce
ſic tranſeamus p bona temporalia
ut non amittamus eterna Per xpm̄



In. Secundū lucam.
illo tempore. Miſſus
eſt gabriel angelus a
deo in ciuitatem gali
lee cui nomen naza
reth ad uirginem deſ
ponſatam uiro cui
nomen erat ioſeph de domo dauid et
nomen uirginis maria Et ingreſſus
angelus ad eam dixit Aue gratia
plena dominus tecum benedicta tu
in mulieribus Que cum audiſſet
turbata eſt in ſermone eius et cogi
tabat qualis eſſet iſta ſalutacio Et
ait angelus ei. Ne timeas maria ī
uenisti enim gratiam apud dnm̄.
Ecce concipies in utero et paries filiū
et uocabis nomen eius ihesum. Hic
erit magnus et filius altiſſimi uo
cabitur Et dabit illi dominus deus



ſedem dauid patris eius et regnabit in
domo iacob in eternum et regni eius
non erit finis. Dixit autem maria
ad angelum Quomodo fiet istud qm̃
uirum non cognoſco. et respondens an
gelus dixit ei. Sp̃us ſanctus ſuperue
niet in te et uirtus altiſſimi obumbra
bit tibi Ideoq; et quod naſcetur ex te ſac̃
tum uocabitur filius dei et ecce elizabeth
cognata tua et ipſa concepit filiũ in ſe
nectute ſua Et hic menſis eſt ſextus il
li que uocatur ſterilis quia non erit ĩ
poſſibile apud deum omne uerbum
Dixit autem maria Ecce ancilla do
mini fiat michi ſecundum uerbum
tuum Deo gratias. Sc̃dm matheum



In illo tempore
Cum natus eſ
ſet ihũs in bethleem
iude in diebus herodis
regis ecce magi ab
oriente uenerunt ihe
roſolimam dicentes
ubi eſt qui natus eſt rex iudeorum. Vi
dimus enim ſtellam eius in oriente
et uenimus cum muneribus adora
re eum Audiens autem herodes rex tu
batus eſt et omnis iheroſolima cum
illo. et congregans omnes principes
ſacerdotum et ſcribas populi ſciscitaba
tur ab eis ubi xp̃us naſceretur At illi







dixerunt In bethleem iude. Sic enim
scriptum est per prophetam Et tu
bethleem terra iuda nequaq̄ mini
ma es in principibus iuda Ex te enim
exiet dux qui regat populum meū
israel Tunc herodes rex clam uocatis
magis diligenter didicit ab eis tem
pus stelle que apparuit eis et mittens
eos in bethleem dixit. Ite et interroga
te diligenter de puero et cum inuene
ritis renunciate michi ut et ego ue-
niens adorem eum. Qui cum audis
sent regem abierunt et ecce stella
quam uiderant in oriente antecede
bat eos usqȝ dum ueniens staret su
pra ubi erat puer Videntes autem
stellam magi gauisi sunt gaudio ma
gno ualde Et intrantes domum in
uenerunt puerum cum maria matre
eius et procidentes adorauerunt eū
Et apertis thesauris suis obtulerunt
ei munera aurum thus et mirram
Et responso accepto in sompnis ne
redirent ad herodem p aliam uiam
reuersi sunt in regionem suam.



Sc̄dm marcum.

In illo tempore Recum
bentibus undecim
discipulis apparuit
illis ihesus et expro
brauit incredulita



tem illorum et duriciam cordis quia
hiis qui viderant eum resurrexisse
non crediderant et dixit eis Euntes
in mundum universum predicate
euuangelium omni creature Qui
crediderit et baptizatus fuerit sal
vus erit qui vero non crediderit cō
dempnabitur Signa autem eos qui
crediderint hec sequentur in nomine
meo demonia eicient linguis loquen
tur novis serpentes tollent Et si mor
tiferum quid biberint nō eis nocebit
Sup egros manus imponent et bene
habebunt Et dominus quidem ihesus
postq̄ locutus est eis assumptus est
in celum et sedet a dextris dei. Illi aut̄
profecti predicaverunt ubiq̄ dn̄o
cooperante et sermonem confirmāte
sequentibus signis Deo gratias *Oro*
beate marie



Obsecro te
domina sc̄a
maria mr̄
dei pietate
plenissima
summi regis
filia mater
gloriosissima
mr̄ orphano
rum conso
latio desola





totum via errantium salus omnium
in te sperantium virgo ante partum
virgo in ptu et virgo post ptum Fons
mie fons salutis et gratie fons conso
lationis et indulgencie fons pietatis
et leticie per illam sanctam ineffabilē
leticiam qua exultavit spus tuus in
illa hora quando tibi p gabrielem ar
changelum annunciatus et concept⁹
filius dei fuit Et p illud divinum
misterium quod tunc operatus est sps
sanctus Et p illam ineffabilem gra
tiam pietatem misericordiam amo
rem et humilitatem p quas filius
tuus descendit accipere humanam
carnem in venerabilissimo utero tuo
Et in quibus te respexit quando te cō
mendavit sancto iohanni apostolo et
euvangeliste et quando te exaltavit sup
choros angelorum Et p illam sanctam
ineffabilem humilitatem in qua tu
respondisti archangelo gabrieli Ecce
ancilla domini fiat michi secundum
verbum tuum Et p illa gloriosissima
quindecim gaudia que habuisti de filio
tuo domino nrō ihu xpō Et p illam
sanctam et maximam compassionē
et acerbissimum cordis dolorem quem
habuisti quando filium tuum dnm
nrm ihesum xpm ante crucem nuda
tum et in ipsa levatū vidisti penden

tem crucifixum vulneratum ſicientē
fel appoñi clamantem audiſti et mo
rientem vidiſti et ꝑ quinqȝ vulnera
filij tui et ꝑ contractionem viſcerum
tuorum pre nimio dolore vulnerum
ſuorum et ꝑ dolorem quem habuiſti
quando vidiſti eum vulnerari et per
fontes ſanguinis ſui et ꝑ omnem
paſſionem eius et ꝑ omnem dolorem
cordis tui et ꝑ fontes lacrimarum tua
rum ut cum omnibus ſanctis et electis
dei venias et feſtines in auxilium et
conſilium meum in omnibus orati
onibus et requeſtis meis. et omnibȝ
anguſtijs et neceſſitatibus meis et in
omnibus illis rebus in quibus ego ſũ
facturus locuturus aut cogitaturus oĩ
bus diebus ac noctibus horis atqȝ mo
mentis vite mee. Et michi famulo
tuo impetres a dilecto filio tuo comple
mentum cum omni mĩa et conſola
tione omni conſilio omni adiutorio
omni benedictione et ſanctificatione
omni ſaluatione pace et proſperitate
omni gaudio et alacritate etiam a
bundanciam omniũ bonorum ſpi
ritualium et corporalium et grãm
ſancti ſpũs qui me bene ꝑ omnia diſ
ponat animam meam cuſtodiat
corpus meum regat mentem erigat
mores componat actus probet vo

MARIA MATER

MATER MISER

TU NOS AB HOS TE

PROTEGE ET HO

ta et desideria mea pficiat cogitaciones
sanctas instituat preterita mala i
dulgeat presencia emendet futura mode
retur Vitam honestam et honorabile
michi tribuat fidem spem caritatem
castitatem humilitatem et pacien
ciam michi tribuat Quinqz sensus
corporis mei regat et protegat Septe
opera mīe complere me faciat Duo
decim articulos fidei et decem precepta
legis firmiter tenere et credere me fa
ciat et a septem peccatis criminalibz
me liberet et deffendat usqz i finem
et in nouissimis diebus meis osten
de michi faciem tuam et annũciet
michi diem et horam obitus et mor
tis mee Et hanc orationem suppli
cem suscipias et uitam eternam
michi tribuas Audi et exaudi me
dulcissima uirgo maria mr dei et
misericordie Amen. oratio be marie



O Intemerata et in e
ternum benedicta
singularis atqz in
comparabilis uirgo
dei genitrix maria gratissimum
dei templum spus sancti sacrari
um ianua regni celorum p quē
post deum totus uiuit orbis terra
rum Inclina mr mie aures tue
pietatis indignis supplicationibz



meis et esto michi miserrimo peccatori
pia in omnibus auxiliatrix O iohãnes
beatissime xpi familiaris amice qui ab
eodem domino nrõ ihesu xpristo virgo es
electus et inter ceteros magis dilectus.
atqz misteriis celestibus ultra omnes
imbutus Apostolus eius et euuãgelista
factus est preclarissimus Te etiam inuoco
cum maria mrẽ eiusdem saluatoris no
stri ut michi opem tuam cum ipã con
ferre digneris. O due gemme celestes
maria et iohannes o duo luminaria di
uinitus ante deum lucencia Vestris ra
diis scelerum meorum effugate nubila
Vos enim estis illi duo in quibus deus
pater pfilium suum spiritualiter edifi
cauit sibi domum Et in quibus ipẽ fi
lius dei ob sanctissime virginitatis
meritum dilectionis sue confirmauit
priuilegium in cruce pendens vnu ue
strum ita dicens. Mulier ecce filius tu
us Deinde ad alium Ecce mr̃ tua In
huius ergo [illegible] sanctissimi amoris
dulcedine qui tunc [illegible] uclo
[illegible]is aduinuicem [illegible] celestis [illegible]
[illegible] ego [illegible]
[illegible] hodie corpus meum et
[illegible]ineam in omnibus horis at
[illegible]entis [illegible] exterius fe
mi[illegible] et pii ap[illegible] intercces
sores michi existere [illegible] Ca[illegible]

enim firmiter et indubitanter fateor
quia uelle ueſtrum uelle dei eſt et nol
le ueſtrum nolle dei eſt Unde quicquit
ab illo petitis ſine mora obtinetis per
hanc ergo tam potentiſſimam ueſtre
dignitatis uirtutem poſcite queſo m
peccatori corporis et anime ſalutem.
Agite queſo agite ueſtris ſacris oratio
nibus ut cor meum inuiſitare et inha
bitare ſpũs almus gratiarum largi
tor optimus qui me a cunctis uiciorum
ſordibus expurges uirtutibus ſacris
illuſtret et exornet In dilectione dei et
proximi perfecte ſtare et perſeuerare me
faciat et poſt huius uite ad gaudia
ducat electorum ſuorum benigniſſi
mus paraclitus. Qui cum patre et ſpi
ritu ſancto uiuis et regnas deus per
omnia ſecula ſeculorum amen.







eorum et in fines orbis terre verba eorum
In sole posuit tabernaculum suum
et ipse tanquam sponsus procedens de thala
mo suo
Exultavit ut gygas ad currendam
viam a summo celo egressio eius.
Et occursus eius usque ad summum
eius nec est qui se abscondat a calore eius
Lex domini immaculata convertens
animas testimonium domini fidele sa
pientiam prestans parvulis
Iusticie domini recte letificantes
corda preceptum domini lucidum illu
minans oculos
Timor domini sanctus permanet
in seculum seculi iudicia domini vera
iustificata in semetipsa
Desiderabilia super aurum et lapidem
preciosum multum et dulciora super
mel et favum.
Etenim servus tuus custodit ea in
custodiendis illis retributio multa
Delicta quis intelligit ab occultis
meis munda me domine et ab alienis
parce servo tuo
Si mei non fuerint dominati tunc
immati tunc immaculatus ero et e
mundabor a delicto maximo
Et erunt ut complaceant eloquia
oris mei et meditatio cordis mei in con
spectu tuo semper





Charité



Domine adiutor meus et redemptor
meus Gloria patri. añ Sicut mirra
electa odorem dediſti ſuauitatis ſancta
dei genitrix. anti Ante thorum.
Domini eſt terra et plenitudo
eius orbis terrarum et uni
uerſi qui habitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria fundauit
eum et ſuper flumina preparauit eũ
Quis aſcendet in montem dñi
aut quis ſtabit in loco ſancto eius
Innocens manibus et mũdo
corde qui non accepit ĩ uano animã
ſuam nec iurauit in dolo proximo ſuo
Hic accipiet benedictionẽ a dño
t miam a deo ſalutari ſuo.
Hec eſt generatio querentium eũ
querentium faciem dei iacob
Attollite portas principes uras t
eleuamini porte eternales et introibit
rex glorie
Quis eſt iſte rex glorie dominus
fortis et potens dominus potẽs ĩ prelio
Attollite portas principes uras
et eleuamini porte eternales et introi
bit rex glorie
Quis eſt iſte rex glorie dominus
uirtutum ipſe eſt rex glorie
Gloria pri. anti Ante thorum hu
ius uirginis frequentate nobis dulcia
cantica dragmatis vꝫ Diffuſa eſt grã



Temperance

in labiis tuis ℟ Propterea benedixit te
deus in eternum. Pater nr̄ Et ne nos
Precibus et meritis beate marie
virginis et omnium sctōrum
perducat nos dominus ad regna celoꝝ
amen Jube domne benedicere. Nos cū
prole pia benedicat virgo maria A.
In omnibz requiem qsiui
et in hereditate domini mo
rabor tunc precepit et dixit michi In
iacob inhabita et in israel hereditare
et in electis meis mitte radices Tu au
tem domine miserere nr̄i Deo gratias
℟ Sancta et immaculata virginitas
quibus te laudibus referam nescio.
Quia quem celi capere non poterant tuo
gremio contulisti. V℟ Benedicta tu in
mulieribus et benedictus fructus ventris
tui Quia quem celi capere non poterāt
tuo gremio contulisti Jube domne be
nedicere. In omni tribulatione et an
gustia succurrat nobis virgo maria A
Et sic in syon firmata sum et ī
ciuitate sanctificata similit̄
requieui et in ihrlm̄ potestas mea Et ra
dicaui in populo honorificato et ī ptes
dei mei hereditas illius et in plenitudi
ne sanctorum detencio mea Tu autē
domine miserere nr̄i Deo gratias ℟
Beata es virgo maria que dominum
portasti creatorem mundi genuisti q̄



Et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribz

Justice



te fecit et ineternum permanes uirgo. ℣.
Aue maria gratia plena dominus tecū
Genuiſti qui te fecit et ineternum perma
nes uirgo. Iube domne benedicere. Per uir
ginem matrem concedat nobis dominus
ſalutem et pacem amen. lectio tercia.

Quaſi cedrus exaltata ſum in
libano et quaſi cypreſſus in
monte ſyon Quaſi palma exalta ſum
ſum in cades et quaſi plantacio roſe ī
iherico Quaſi oliua ſpecioſa ī campis
et quaſi plantanus exaltata ſum iux
ta aquas In plateis ſicut cynamomū
et balſamum aromatizans odorem
dedi quaſi mirra electa dedi ſuauitatē
odoris Tu autem dn̄e miſerere nr̄i.
Deo gratias. ℟. Felix namqꝫ es ſacra
uirgo maria et omni laude digniſſima
Quia ex te ortus es ſol iuſticie xp̄us deus
nr̄. ℣. Ora pro populo interueni pro cle
ro intercede pro deuoto femineo ſexu ſen
ciant omnes tuum leuamē quicunqꝫ
celebrant tuam commemorationem Qr
ex te ortus eſt ſol iuſticie xp̄us deus nr̄.
Gloria patri et filio et ſpiritui ſancto.
Xp̄us deus noſter.

Te deum laudamus te domi
num confitemur.
Te eternum patrem omnis terra
ueneratur.
Tibi omnes angeli tibi celi et



la prudence

uniuerse potestates
Tibi cherubin et seraphin incessabi
li uoce proclamant
Sanctus Sanctus
Sanctus dominus deus sabbaoth
Pleni sunt celi et terra maiestatis
glorie xpiste
Te gloriosus aplõrum chorus
Te prophetarum laudabilis nũs
Te martirum candidatus laudat
exercitus.
Te per orbem terrarum sancta con
fitetur ecclesia
Patrem immense maiestatis
Venerandum tuũ uerum et uni
cum filium
Sanctum quoqz paraclitũ spm̃
Tu rex glorie xpiste
Tu patris sempiternus es filius
Tu ad liberandum suscepturus
hominem non horruisti uirginis uter
Tu deuicto mortis aculeo aperuisti
credentibus regna celorum
Tu ad dexteram dei sedes in gloria
patris. Iudex crederis esse uenturus
Te ergo quesumus famulis tuis
subueni quos precioso sanguĩe redemisti
Eterna fac cum sanctis tuis in
gloria numerari
Saluum fac populum tuum do
mine et benedic hereditati tue.



Force ou Constan



Et rege eos et extolle illos uſq; ietnu
Per ſingulos dies benedicimus te
Et laudamus nomen tuum in
ſeculum et in ſeculum ſeculi
Dignare domine die iſto ſine pctō
nos cuſtodire
Miſerere nr̄i domine miſerere nr̄i
Fiat mīa tua domine ſup nos q̄
admodum ſperauimus in te
In te domine ſperaui non con
fundar in eternum



Deus in adiutorium meu
intende. Domine ad adiu
uandum me feſtina
Gloria patri. Añ. Aſſumpta

Credo in deum patrem omnipotēte
creatorem celi et terre:

Dominus regnauit decorem ī
dutus est indutus dominus
fortitudinem et precinxit se
Etenim firmauit orbem terre qui
non commouebitur
Parata sedes tua deus ex tunc a se
culo tu es.
Eleuauerunt flumina domine:
eleuauerunt flumina uocem suam
Eleuauerunt flumina fluctus
suos a uocibus aquarum multarum
Mirabiles elationes maris mirabi
lis in altis dominus
Testimonia tua credibilia facta sūt
nimis domum tuam decet sanctitudo
domine in longitudinem dierum
Gloria patri. an. Assumpta ē maria
in celum gaudent angeli laudantes bene
dicunt dominum. an. Maria uirgo
Iubilate deo omnis terra ser
uite domino in leticia
Introite in conspectu eius ī exulta
cione. Scitote qm̄ dominus ipē est
deus ipē fecit nos et non ipī nos
Populus eius et oues pascue eius
introite portas eius ī confessione atria
eius in hymnis confitemini illi
Laudate nomen eius qm̄ suauis
est dominus in eternum mīa eius et
usqz in generatione et generationem
ueritas eius. Gloria patri. an̄ma



Et in ihm̄ xpistum filium eius
unicum dominum nostrum:



ria uirgo aſſumpta eſt ad ethereum thalamu
in quo rex regum ſtellato ſedet ſolio. ã In odo
Deus deus meus ad te de luce ui
gilo. Sitiuit in te anima
mea quam multipliciter tibi caro mea
In terra deſerta in uia et inaquoſa
ſic in ſancto apparui tibi ut uiderem
uirtutem tuam et gloriam tuam
Qm̄ melior eſt miſericordia tua
ſup uitas labia mea laudabunt te.
Sic benedicam te in uita mea et ĩ
nomine tuo leuabo manus meas
Sicut adipe et pinguedine replea
tur anima mea et labiis exultacionis
laudabit os meum
Si memor fui tui ſup ſtratum
meum in matutinis meditabor in te
quia fuiſti adiutor meus
Et in uelamento alarum tuarũ
exultabo adheſit anima mea poſt te
me ſuſcepit dextera tua
Ipſi uero in uanum queſierunt
animam meam introibunt in infe
riora terre tradentur ĩ manus gladii ptes
uulpium erunt
Rex uero letabitur in deo laudabun
tur omnes qui iurant ĩ eo quia obſtruc
tum eſt os loquentium iniqua
Deus miſereatur nrĩ et benedi
cat nobis illuminet uultum
ſuum ſup nos et miſereatur nrĩ.

Qui conceptus eſt de ſpiritu ſcõ.
natus ex maria uirgine:

Ut cognoſcamus in terra viam tuam in omnibus gentibus ſalutare tuum
Confiteantur tibi populi deus confiteantur tibi populi omnes
Letentur et exultent gentes quia iudicas populos in equitate et gentes in terra dirigis
Confiteantur tibi populi deus confiteantur tibi populi omnes terra dedit fructum ſuum
Benedicat nos deus deus nr̄ benedicat nos deus et metuant eum omnes fines terre.
Gloria patri. an̄ In odorem vnguētorum tuorum currimus adoleſcentule dilexerunt te nimis. an̄ Benedicta.
Benedicite omnia opera domini domino laudate et ſuperexaltate eum in ſecula
Benedicite angeli domini domino benedicite celi domino.
Benedicite aque omnes que ſuper celos ſunt domino: benedicite omnes virtutes domini domino
Benedicite ſol et luna domino: benedicite ſtelle celi domino
Benedicite ymber et ros domino: benedicite omnes ſpūs dei domino
Benedicite ignis et eſtus domino benedicite frigus et eſtas domino
Benedicite rores et pruina dnō be



Paſſus ſub poncio pilato. crucifix/
mortuus et ſepultus.



nedicite gelu et frigus domino
Benedicite glacies et niues domino:
benedicite noctes et dies domino.
Benedicite lux et tenebre domino:
benedicite fulgura et nubes domino
Benedicat terra dominum laudet
et superexaltet eum in secula.
Benedicite montes et colles domino
benedicite uniuersa germinantia in
terra domino:
Benedicite fontes domino benedi
cite maria et flumina domino
Benedicite cete et omnia que mo
uentur in aquis domino: benedicite os
uolucres celi domino
Benedicite omnes bestie et pecora
domino benedicite filij hominū dno
Benedicat israel dominū laudet
et superexaltet eum in secula
Benedicite sacerdotes domini dno
benedicite serui domini domino
Benedicite spūs et anime iustorū
domino benedicite sancti et humiles
corde domino
Benedicite anania azaria misael
domino laudate et superexaltate eum
in secula
Benedicamus patrem et filium
cum sancto spū laudemus et superexal
temus eum in secula
Benedictus es domine in firmamẽ

Descendit ad inferna tertia die
resurrexit a mortuis.

to celi laudabilis et glorioſus et ſuperexalta
tus in ſecula Amen. Añ. Benedicta filia
tu a domino quia per te fructum vite com
municauimus. Añ. Pulcra es.
Laudate dominum de celis lau
date eum in excelſis
Laudate eum omnes angeli eius:
laudate eum omnes virtutes eius
Laudate eum ſol et luna laudate
eum ſtelle et lumen
Laudate eum celi celorum et aque
que ſup celos ſunt laudent nomẽ dñi
Quia ipẽ dixit et facta ſunt ipẽ mã
dauit et creata ſunt
Statuit ea in eternum et in ſclm̃
ſeculi preceptum poſuit et non preteribit
Laudate dominum de terra dracones
et omnes abiſſi
Ignis grando nix glacies ſpũs procel
larum que faciunt verbum eius
Montes et omnes colles ligna fruc
tifera et omnes cedri
Beſtie et vniuerſa pecora ſerpentes
et omnes volucres pennate
Reges terre et omnes populi princi
pes et omnes iudices terre
Iuuenes et virgines ſenex cum iu
nioribus laudent nomen domini quia
exaltatum eſt nomen eius ſolius
Confeſſio eius ſup celum et terrã
t exaltauit cornu populi ſui







Hymnus omnibus sanctis eius fi-
liis israel populo appropinquanti sibi
Cantate domino canticum no-
uum laus eius in ecclesia sanctorum
Letetur israel in eo qui fecit eum
et filie syon exultent in rege suo
Laudent nomen eius in choro in
tympano et psalterio psallant ei
Quia beneplacitum est domino in
populo suo et exaltauit mansuetos in
salutem
Exultabunt sancti in gloria letabun-
tur in cubilibus suis
Exultationes dei in gutture eorum
et gladii ancipites in manibus eorum
Ad faciendum uindictam in nati-
onibus increpationes in populis
Ad alligandos reges eorum in com-
pedibus et nobiles eorum in manicis fer-
reis Ut faciant in eis iudicium con-
scriptum gloria hec est omnibus sanctis eius
Laudate dominum in sanctis eius
laudate eum in firmamento uirtutis
eius Laudate eum in uirtutibus
eius laudate eum secundum multitudinem
magnitudinis eius
Laudate eum in sono tube lauda-
te eum in psalterio et cythara
Laudate eum in tympano et
choro laudate eum in cordis et organo
Laudate eum in cymbalis be-



reſonantibus laudate eum in cymbalis
iubilationis omnis ſpūs laudet dnm̄
Gloria patri. añ. Pulcra es et decora
filia ihrlm̄ terribilis ut caſtrorum acies or
dinata.
Viderunt eam filie ſion et beatiſ
ſimam predicauerunt et regine lauda
uerunt eam. Deo gratias
O glorioſa domina excelſa ſupᵉ
ſydera qui te creauit prouide
lactaſti ſacro ubere
Quod eua triſtis abſtulit tu reddis
almo germine intrant ut aſtra flebiles
celi feneſtra facta es.
Tu regis alti ianua et porta lucis
fulgida uitam datam p̄uirginem gētes
redempte plaudite
Gloria tibi domine qui natus es
de uirgine cum patre et ſancto ſpiritu
in ſempiterna ſecula Amen. V. Bene
dicta tu in mulieribus et benedictus fru
ctus uentris tui. Ant. Beata
Benedictus dominus deus iſrl
quia uiſitauit et fecit redēp
tionem plebis ſue
Et erexit cornu ſalutis nobis in
domo dauid pueri ſui
Sicut locutus eſt per os ſctorum
qui a ſclō ſunt prophetarum eius
Salutem ex inimicis nr̄is et de
manu om̄ qui oderunt nos

Louange ſoit a dieu!

Ad faciendam misericordiam cum patribus nr̄is et memorari testamenti sui sancti

Iusiurandum quod iuravit ad abraham patrem nr̄m daturū se nobis

Ut sine timore de manu inimicorum nr̄orum liberati serviamus illi

In sanctitate et iusticia coram ipso omnibus diebus nr̄is

Et tu puer propheta altissimi vocaberis preibis enim ante faciem domini parare vias eius

Ad dandam scienciam salutis plebi eius in remissionem peccatorum eorum

Per viscera mīe dei nr̄i in quibus visitavit nos oriens ex alto

Illuminare hys qui in tenebris et in umbra mortis sedent ad dirigendos pedes nr̄os in viam pacis.

Gloria patri. ant. Beata dei genitrix virgo maria perpetua templum domini sacrarium sp̄us sancti tu sola sine exemplo placuisti domino nr̄o ihesu xpisto ora pro populo interveni pro clero intercede pro devoto femineo sexu. Kyrieleyson. Xpisteleyson. Kyrieleyson. V. Domine exaudi orationem meam R. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. Oratio devota

Deus qui de beate marie virginis utero verbum tuum angelo

Nul ne peult avoir paix ſas dieu

Deus in nomine tuo saluum me
fac in uirtute tua iudica me
Deus exaudi orationem meam auri
bus percipe uerba oris mei
Quoniam alieni insurrexerunt aduer
sum me fortes quesierunt animam meā
et non proposuerunt deum ante conspec
tum suum
Ecce enim deus adiuuat me et domi
nus susceptor est anime mee
Auerte mala inimicis meis et in ue
ritate tua disperde illos
Voluntarie sacrificabo tibi et confi
tebor nomini tuo domine qm̄ bonū est
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti
me et super inimicos meos despexit oculꝰ
meus. Gloria patri
Benedixisti domine terram tuā
auertisti captiuitatē iacob
Remisisti iniquitatem plebis tue
operuisti omnia pctā eorum
Mitigasti omnem iram tuam a
uertisti ab ira indignationis tue
Conuerte nos deus salutaris nr̄: et
auerte iram tuam a nobis
Numquid in eternū irasceris nobis
aut extendes iram tuam a generatio
ne in generationem
Deus tu conuersus uiuificabis
nos et plebs tua letabitur in te
Ostende nobis domine miām

Benoist soit le souuerain dieu

tuam: et salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me dominus
qui loquetur pacem in plebem suam
Et sup sanctos suos et in eos qui con
uertuntur ad cor
Verumptamen prope timentes eum
salutare ipsius ut inhabitet gloria in
terra nr̄a
Misericordia et ueritas obuiauerunt
sibi iusticia et pax osculate sunt
Veritas de terra orta est et iusticia
de celo prospexit
Etenim dominus dabit benignita
tem et terra nr̄a dabit fructum suum
Iusticia ante eum ambulabit et
ponet in uia gressus suos.
Gloria patri
Laudate dominum omnes gen
tes: laudate eum omnes ppli.
Qm confirmata est sup nos mia
eius et ueritas domini manet ineternum
Gloria patri. an̄ Assumpta est maria
in celum gaudent angeli laudantes be
nedicunt dominum. capit.
Que est ista que progreditur
quasi aurora consurgens
pulcra ut luna electa ut sol terribilis
ut castrorum acies ordinata. Deo gras.
V. Dignare me laudare te uirgo sacra
ta. R. Da michi uirtutem contra hostes
tuos. Kyrieleyson. Xpeleyson. Kyrieley.

Grace de dieu et puis cest tout.



DEus in adiutoriũ meũ
Domine ad adiuuandum me feſtina
Gloria patri et filio
Memento ſalutis auctor q̄ nr̄i
quondam corporis ex illibata
virgine naſcendo formam ſũpſeris





Maria mr̄ gratie mater mīe tu nos ab
hoste protege et hora mortis suscipe
Gloria tibi domine qui natus es de uir
gine cum patre et sancto spū in sempi
terna secula Amen. añ In odorem
Ad te leuaui oculos meos qui ha
bitas in celis
Ecce sicut oculi seruorum ī manibꝫ
dominorum suorum
Sicut oculi ancille in manibus domīe
sue ita oculi nr̄i ad dn̄m deum nr̄m donec
misereatur nr̄i
Miserere nr̄i domine miserere nr̄i q͛
multum repleti sumus despectione
Quia multum repleta est anima
nr̄a obprobrium habundantibus et
despectio superbis
Gloria patri
Nisi quia dominus erat ī nobis
dicat nunc israel nisi quia
dominus erat in nobis
Cum exurgerent homines ī nos for
te uiuos deglutissent nos
Cum irasceretur furor eorum ī nos
forsitan aqua absorbuisset nos
Torrentem pertransiuit anima
nr̄a forsitam pertransisset aīa nostra
aquam intollerabilem
Benedictus dominus qui non
dedit nos in captione dentibus eorum
Anima nr̄a sicut passer erepta ē





Deus in adiutoriū meum
intende
Domine ad adiuuan
dum me festina
Gloria patri et filio et spūi sancto.
Memento salutis auctor quod nr̄i
quondam corporis exillibata



uirgine nascendo formam sumpsisti.
Maria mr̄ gratie mr̄ misericordie tu
nos ab hoste protege et hora mortis suscipe
Gloria tibi domine qui natus es de
uirgine cum patre et sancto spū in sempi
terna secula amen ant. Maria uirgo
Ad dominum cum tribularer
clamaui et exaudiuit me
Domine libera animam meam a
labiis iniquis et a lingua dolosa
Quid detur tibi aut quid apponatur
tibi ad linguam dolosam
Sagitte potentis acute cum carbonibus desolatoriis
Heu michi quia incolatus meus
prolongatus est et habitaui cum habi
tantibus cedar multum incola fuit
anima mea
Cum hiis qui oderunt pacem eram
pacificus cum loquebar illis impugna
bant me gratis
Gloria patri.
Leuaui oculos meos unde ue
niet auxilium michi
Auxilium meum a domino qui
fecit celum et terram
Non det in commotionem pedem
tuum neq; dormitet qui custodit te
Ecce non dormitabit neq; dormiet
qui custodit israel
Dominus custodit te dominus p

tectio tua sup manum dexteram tuam
Per diem sol non uret te neqz luna
per noctem
Dominus custodit te ab omni malo
custodiat animam tuam dominus.
Dominus custodiat introitum tuū
et exitum tuum ex hoc nunc et usqz in
seculū. Gloria patri
Letatus sum in hys que dicta sūt
michi in domum dñi ibimus
Stantes erant pedes nr̃i in atriys tuis
iherusalem
Iherlm̄ que edificatur ut ciuitas cui?
participatio eius in idipsum
Illuc enim ascenderunt tribus dñi
testimonium israel ad confitendum no
mini domini
Quia illic sederunt sedes in iudicio se
des sup domum dauid
Rogate que ad pacem sunt iherlm̄ et
abundancia diligentibus te
Fiat pax in uirtute tua et abundan
cia in turribus tuis.
Propter fr̃es meos et proximos meos
loquebar pacem de te
Propter domum domini dei nr̃i que
siui bona tibi.
Gloria patri. Anti. Maria uirgo assūp
ta est ad ethereum thalamum in quo rex
regum stellato sedet solio
Et sic in syon firmata sum et i

Sans loiaulte tout est perdu.

ciuitate ſanctificata ſimiliter requieui
et in ihr̄lm̄ poteſtas mea. Deo gratias. ℣
Diffuſa eſt gratia in labiis tuis ℟ Propte
rea benedixit te deus in eternum. Kyriel' xp̄el'
kyrieleyſon ℣. Domine exaudi. Oratio.
Deus qui ſalutis eterne beate ma
rie virginitate fecunda huma
no generi premia preſtitiſti tribue que
ſumus ut ipſam pro nobis intercedere ſen
tiamus per quem meruimus auctorem
uite ſuſcipere dn̄m nr̄m .a. An̄ Sancti dei
omnes intercedere dignemini pro nr̄a om
niūqz ſalute ℣. Letamini in domino et
exultate iuſti ℟ Et gloriamini omnes
recti corde Oremus. Oratio
Protege domine populū tuum
et aplor̄um tuorum petri et
pauli et aliorum apoſtolorū patrocinio
confidentem perpetua defenſione cōſerua
Omnes ſancti tui q̄s domine
nos ubiqz adiuuent ut dū
eorum merita recolimus patrocinia ſē
tiamus et pacem tuam nr̄is concede tem
poribus et ab eccleſia tua cunctā repelle
nequiciam iter actus et uoluntates no
ſtras et omnium famulorum tuorꝫ
in ſalutis tue proſperitate diſpone bene
factoribus nr̄is ſempiterna bona retri
bue et omnibus fidelibus defunctis re
quiem eternam concede. Per xp̄m domi
num nr̄m Amen. Ad ſextam

le plus hūble eſt le mieux venu

de laqueo uenantium
Laqueus contritus est et nos libera
ti sumus.
Adiutorium nostrum in nomine domini:
qui fecit celum et terram.
Gloria patri
Qui confidunt in domino sicut
mons syon non commouebitur
in eternum qui habitat in ihrlm
Montes in circuitu eius et dominus
in circuitu populi sui ex hoc nunc et us
que in seculum
Quia non relinquet dominus uir
gam peccatorum super sortem iustorum ut
non extendent iusti ad iniquitatem
manus suas
Benefac domine bonis et rectis
corde Declinantes autem in obliga
tiones adducet dominus cum operanti
bus iniquitatem pax super israel
Gloria patri. an. In odorem unguen
torum tuorum currimus adolescentule
dilexerunt te nimis.
Et radicaui in populo honorifi
cato et in partes dei mei heredi
tas illius et in plenitudine sanctorum de
tencio mea. Deo gratias. V. Benedicta
tu in mulieribus R. Et benedictus fructus
uentris tui. Kyriel. xpe el. kyrieleyson. Oro
Concede misericors deus fragili
tati nostre presidium ut qui

Loial de cueur z il suffist asses

sancte dei genitricis et virginis marie me
moriam agimus intercessionis eius
auxilio a nr̄is iniquitatibus resurgam⁹
per xpm̄. **ant̄** Sancti dei omnes intercedere
dignemini pro nr̄a omniumqz salute.
V̄ Letamini in dn̄o et exultate iusti **R̄**
Et gloriamini omnes recti corde **oratio**

Exaudi nos deus salutaris nr̄
et apostolorum tuorum petri
et pauli et aliorum aplōrum nos tuere
presidiis quorum donasti fideles esse
doctrinis. **oratio.**

Omnes sancti tui quesumus
domine nos ubiqz adiuvent
ut dum eorum merita recolimus pa
trocinia senciamus et pacem tuam no
stris concede temporibus et ab ecclesia
tua cunctam repelle nequiciam iter ac
tus et voluntates nr̄as et omnium fa
mulorum tuorum in salutis tue pro
speritate dispone benefactoribus nr̄is
sempiterna bona retribue et omnibus
fidelibus defunctis requiem eternam cō
cede Per xpm̄ dominum nr̄m Amen.
Benedicamus domino Deo gratias

Ad nonam.

Il fait bon soy tier es lams:



Deus in adiutorium me-
um intende
Domine ad adiuuā-
dum me feſtina
Gloria pr̄i et filio et ſpūi ſancto.
Memento ſalutis auctor q̄ nrī
quondam corporis exillibata



uirgine nascendo formam sumpseris
Maria mr̄ gratie mr̄ mīe tu nos ab
hoste protege et hora mortis suscipe.
Gloria tibi domine qui natus es de
uirgine cum patre et sancto spiritu in
sempiterna secula amen. an̄ Pulcra. ps
In conuertendo dominus capti
uitatem syon facti sumus sic
consolati
Tunc repletum est gaudio os nr̄m
et lingua nr̄a exultacione
Tunc dicent inter gentes magnifi
cauit dominus facere cum eis
Magnificauit dominus facere no
biscum facti sumus letantes
Conuerte domine captiuitatem
nr̄am sicut torrens in austro
Qui seminant in lacrimis in ex
ultacione metent
Euntes ibant et flebant mitten
tes semina sua
Venientes autem uenient cum
exultacione portātes manipulos suos
Gloria patri
Nisi dominus edificauerit do
mum in uanum laboraue
runt qui edificant eam
Nisi dominus custodierit ciuitatem
frustra uigilat qui custodit eam
Vanum est uobis ante lucem sur
gere surgere surgite postq̄ sederitis q̄

manducatis panem doloris
Cum dederit dilectis suis sompnu
ecce hereditas domini filii merces fruct⁹
ventris
Sicut sagitte in manu potentis ita
filii excussorum
Beatus vir qui implevit desideriu
suum ex ipsis non confundetur cum
loquetur inimicis suis in porta
Gloria patri
Beati omnes qui timent dnm
qui ambulant in viis eius
Labores manuum tuarum quia
manducabis beatus es et bene tibi erit
Uxor tua sicut vitis habundans
in lateribus domus tue
Filii tui sicut novelle olivarum
in circuitu mense tue
Ecce sic benedicetur homo qui ti
met dominum
Benedicat tibi dominus ex syon
et videas bona ihrlm omnibus diebz
vite tue
Et videas filios filiorum tuorū
pacem super israel
Gloria patri. an Pulcra es et decora
filia ihrlm terribilis ut castrorum a
cies ordinata
In plateis sicut cynamomū
et balsamum aromatizans
odorem dedi quasi mirra electa odorem

bien est eureux qui aime dieu

dedisti suauitatis. Deo gratias. ℣. Post
partum virgo inuiolata permansisti. ℟.
Dei genitrix intercede pro nobis. Kyriel.
Christel. Kyriel. ℣. Domine exaudi. Oratio.
Famulorum tuorum qs dñe
delictis ignosce ut qui tibi pla
cere de actibus nrīs non valemus ge
nitricis filii tui domini nrī intercessione
saluemur. Per xpm. Ant. Sancti dei om̄s
intercedere dignemini pro nrā omniumq̧
salute. ℣. Letamini in domino et exul
tate iusti. ℟. Et gloriamini omnes rec
ti corde. Oremus. Oratio valde deuota
Presta quesumus omnipotēs
deus ut nullis nos permittas
perturbationibus concuti quos in apo
stolice confessionis petra solidasti.
Omnes sancti tui quesumus do
mine nos ubiq̧ adiuuent
ut dum eorum merita recolimus patro
cinia senciamus et pacem tuam nrīs
concede temporibus et ab ecclesia tua
cunctam repelle nequiciam. Iter actus
et voluntates nrās et omnium famu
lorum tuorum in salutis tue prosperita
te dispone et omnibus benefactoribus no
stris sempiterna retribue et omnibus fi
delibus defunctis requiem eternam con
cede. Per xpm dominum nrm. Amen.

Ad vesperas

Riens ne prouffite avarice

Ut collocet eum cum principibus cũ
principibus populi sui
Qui habitare facit sterilem in domo
matrem filiorum letantem
Gloria patri. añ Leua eius sub capite
meo et dextera illius amplexabitur me
Letatus sum añ Nigra sum
in hys que dicta sunt michi
in domum domini ibimus
Stantes erant pedes nostri in atriis
tuis iherusalem
Ihrlm̃ que edificatur ut ciuitas
cuius participacio eius in idipm̃
Illuc enim ascenderunt tribus
tribus domini testimonium israel ad
confitendum nomini domini
Quia illic sederunt sedes in iudicio
sedes super domum dauid
Rogate que ad pacem sunt ihrlm̃:
et habundancia diligentibus te
Fiat pax in uirtute tua et abundã
cia in turribus tuis
Propter fres meos et proximos me
os loquebar pacem de te
Propter domum domini dei nr̃i
quesiui bona tibi
Gloria patri. añ Nigra sum sed for
mosa filia ihrlm̃ ideo dilexit me rex et
introduxit me i cubiculũ suũ. ã Iam ps
Nisi dominus edificauerit do
mum in uanũ laborauerũt

en esperance: dauoir mieux:

qui edificant eam
Nisi dominus custodierit ciuitatem:
frustra uigilat qui custodit eam
Vanum est uobis ante lucem surgere
surgite postquam sederitis qui manducatis
panem doloris
Cum dederit dilectis suis sompnum
ecce hereditas domini filij merces fructus
uentris
Sicut sagitte in manu potentis ita
filij excussorum
Beatus uir qui impleuit desiderium
suum ex ipsis non confundetur cum lo
quetur inimicis suis in porta
Gloria patri. Añ. Iam hyemps transiit
ymber abiit et recessit surge amica mea et
ueni. Añ. Speciosa.
Lauda ihrlm dominum lauda
deum tuum syon
Quoniam confortauit seras portarum tuarum
benedixit filijs tuis in te
Qui posuit fines tuos pacem et adi
pe frumenti saciat te
Qui emittit eloquium suum terre ue
lociter currit sermo eius
Qui dat niuem sicut lanam nebu
lam sicut cinerem spargit
Mittit cristallum suum sicut buccel
las ante faciem frigoris eius quis sus
tinebit
Emittet uerbum suum et lique

Qui na suffisance ne peult auoir riens

faciet ea flabit spūs eius et fluent aque
Qui annunciat verbum suum ia
cob iusticias et iudicia sua israel
Non fecit taliter omni nationi et
iudicia sua non manifestauit eis
Gloria patri. añ Speciosa facta est et
suauis in delicijs tuis sancta dei genitrix
Ab initio et ante secula creata sū
et usqz ad futurum seclm̄ non
desinam et in habitacione sancta coram
ipō ministraui Deo gratias
Ave maris stella dei mater alma
Atqz semp virgo felix celi porta
Sumens illud ave gabrielis ore fun
da nos in pace mutans nomen eue
Solue uincla reis profer lumē cecis
mala nrā pelle bona cuncta posce
Monstra te eē matrē sumat p te preces
qui pro nobis natus tulit eē tuus
Uirgo singularis inter omnes mi
tis nos culpis solutos mites fac et castos
Uitam presta puram iter para tu
tum ut videntes ihesum sp colletemur
Sit laus deo prī summo xpō decus spi
ritui sancto tribus honor unus ā.
Diffusa ē gratia ī labiis tuis añ Propte
rea bn̄dixit te deus in eternū. ā Beata
Magnificat anima mea dnm̄
Et exultauit spūs meus
in deo salutari meo
Quia respexit humilitatē ancille

Qui a suffisace Il se doit geter

ſue ecce enim ex hoc beatam me dicent oēs
generationes.
Quia fecit michi magna qui potens
eſt et ſanctum nomen eius
Et miſericordia eius a progenie in
progenies timentibus eum
Fecit potenciam ī brachio ſuo diſp
ſit ſuperbos mente cordis ſui
Depoſuit potentes de ſede et exaltauit
humiles
Eſurientes impleuit bonis et diui
tes dimiſit inanes
Suſcepit iſrael puerum ſuum recor
datus mīe ſue
Sicut locutus eſt ad prēs nrōs abra
ham et ſemini eius in ſecula.
Gloria patri. an̄ Beata mr̄ et innup
ta uirgo glorioſa regina mundi interce
de pro nobis ad dominum. Kyrieleyſon
Xpēl'. Kyriel'. ℣. Domine exaudi. Oratio
Concede nos famulos tuos q̄s
domine deus perpetua mentis
et corporis ſanitate gaudere et glorioſa
beate marie ſemp uirginis interceſſio
ne a preſenti liberari triſticia et eterna
pfrui leticia Per xpm̄. an̄ Scti dei omnes
intercedere dignemini pro nrā omniūq;
ſalute ℣. Letamini in domino et exulta
te iuſti ℟. Et gloriamini om̄s recti corde. Orō
Protege domine populū tuū
et apoſtolorum tuorū petri

humble et de cueur loial:

et pauli et aliorum aplōrum patrocinio
confidentem ppetua deffenſione conſerua
Omnes ſancti tui queſumus
domine nos ubiqz adiuuent
ut dum eorum merita recolimus patro
cinia ſenciamus et pacem tuam nr̄is co
cede temporibus et ab eccleſia tua cuncta
repelle nequiciam iter actus et volunta
tes nr̄as et omnium famulorum tuorum
in ſalutis tue proſperitate diſpone bene
factoribus nr̄is ſempiterna bona retri
bue et omnibus fidelibus defunctis re
quiem eternam concede per xpm̄ domi
num nr̄m Amen Benedicamus do
mino Deo gratias.
Anime omnium fidelium defunctorum
per miſericordiam dei ſine requieſcant
in pace Amen Et nos viuamus et re
quieſcamus ſemper in pace amen Orō
Pater noſter qui es in celis ſanc
tificetur nomen tuū adueniat
regnum tuum. fiat voluntas tua ſic
in celo et in terra panem noſtrum
quotidianum da nobis hodie et dimit
te nobis debita noſtra ſicut et nos di
mittimus debitoribus noſtris Et ne
nos inducas in tentacionem Sed li
bera nos a malo amen Oracio
Aue maria gratia plena dn̄s te
cum benedicta tu in mulieribz et be
nedictus fructus ventris tui ihūs amē



Converte nos deus salu
taris nr̃
Et averte iram tu
am a nobis
Deus in adiutorium meū intende
Domine ad adiuvandum me festina
Sepe expugnaverunt me a iu
ventute mea dicat nūc israel



Sepe expugnauerunt me a iuuentute
mea etenim non potuerunt michi
Supra dorsum meum fabricauerunt
peccatores prolongauerunt iniquitatē suā
Dominus iustus concidet ceruices
pctorum confundantur et conuertantur
retrorsum omnes qui oderunt syon
Fiant sicut fenum tectorum quod
priusq̄ euellatur exaruit
De quo non impleuit manum suā
qui metit et sinum suum qui manipulos
colligit
Et non dixerunt qui preteribant be
nedictio domini sup uos benediximus uo
bis in nomine domini
Gloria patri
De profundis clamaui ad te dn̄e
domine exaudi uocem meam
Fiant aures tue intendentes ĩ uocem
deprecationis mee
Si iniquitates obseruaueris dn̄e do
mine quis sustinebit
Quia apud te propiciacio est et pro
pter legem tuam sustinui te domine
Sustinuit anima mea in uerbo eius
sperauit anima mea in domino
A custodia matutina usqꝫ ad noctē:
speret israel in domino
Quia apud dnm̄ mia̅ et copiosa
apud eum redemptio
Et ipse redimet israel ex omnibus

Largesse est touiours bie venue

iniquitatibus eius
Gloria patri
Domine non est exaltatum
cor meum neqz elati sunt o
culi mei
Neqz ambulaui i magnis neqz i
mirabilibus super me
Si non humiliter sentiebam sed
exaltaui animam meam
Sicut ablactatus est sup matre sua
ita retributio in anima mea
Speret israel in domino ex hoc nuc
et usqz in seculum
Gloria patri
Memento salutis autor q̃ nri
quondam corporis ex illibata
uirgine nascendo formam sumpseris
Maria mr gratie mr mie tu nos
ab hoste protege et hora mortis suscipe
Gloria tibi domine qui natus es
de uirgine cum patre et sancto spu in
sempiterna secula amen. Capitulu.
Ego mr pulcre dilectionis et ti
moris et magnitudinis et
sancte spei Deo gratias. ℣ Ora pro no
bis sancta dei genitrix ℟ Ut digni effi
ciamur promissionibus xpi. a Sub. ps
Nunc dimittis seruum tuu
domine secundum uerbu
tuum in pace
Quia uiderunt oculi mei salu

Perseuerer de bien en mieux:

tare tuum
Quod parasti ante faciem omnium
populorum
Lumen ad reuelationem gentium
et gloriam plebis tue israel
Gloria patri. an Sub tuum presidiu
confugimus sancta dei genitrix nras dep
cationes ne despicias i necessitatibus sed
a periculis cunctis libera nos semper uir
go benedicta. Kyrieleyson. Xpel. Kyriel.
℣ Domine exaudi ℟ Et clamor. oratio
Beate et gloriose semper qz uir
ginis marie intercessio glorio
sa nos protegat et ad uitam perducat et
nam per xpm. an Sancti dei omnes in
tercedere dignemini pro nra omniumqz
salute ℣ Letamini in domino et exulta
te iusti ℟ Et gloriamini omnes recti
corde Oremus. Oratio deuota
Exaudi nos deus salutaris nr
et apostolorum tuorum petri et pauli
et aliorum aplorum nos tuere presidijs
quorum donasti fideles ee doctoribus oro
Omnes sancti tui qs domine
nos ubiqz adiuuent ut dum
eorum merita recolimus patrocinia
senciamus et pacem tuam nris con
cede temporibus et ab ecclesia tua cunc
tam repelle nequiciam iter actus et
uoluntates nras et omnium famu
lorum tuorum in salutis tue pro

ſperitate diſpone benefactoribus noſtris
ſempiterna bona tribue et omnibus fi
delibus defunctis requiem eternam co
cede per dominum noſtrum ihm̄ xpm̄
filium tuum qui tecum viuit et regt
in vnitate ſpus̄ ſancti deus per omnia
ſecula ſclorum Amen. Benedicam9
domino. Deo gratias. Antiphona
Salue regina miē uita dulcedo et
ſpes noſtra ſalue ad te clamamus
exules filij eue ad te ſuſpiramus gementes
et flentes in hac lacrimarum ualle Eya
ergo aduocata noſtra illos tuos miſericor
des oculos ad nos conuerte et ihm̄ benedic
tum fructum uentris tui nobis poſt hoc
exilium oſtende O clemens O pia O
dulcis maria ℣ Aue maria grā plena do9
tecum ℟ Benedicta tu ī mulieribus et bene
dictus fructus uentris tui Oremus. Oro
Omnipotens ſempiterne deus qui
glorioſe uirginis mr̄is marie corp9
et animam ut dignū filij tui hītaculū
effici mereretur ſpū ſancto cooperante p
paraſti da ut cuius commemoratione
letamur eius pia interceſſione ab in
ſtantibus malis et a morte perpetua at
qz ſubitanea liberemur per dominū
noſtrum ihm̄ xpm̄ filium tuum qui
tecum viuit et regnat in vnitate ſps̄
ſancti deus per omnia ſecula ſclor a
Benedicamus domino deo grās.

Domine labia mea aperies
Et os meum annun-
ciabit laudem tuam.
Deus in adiutorium
meum intende
Domine ad adiuvandum me festina
Gloria patri et filio et spiritui sancto.
Patris sapiencia veritas divina
Deus homo captus est hora ma-
tutina A suis discipulis cito derelictus A iu-
deis venditus traditus afflictus. An. Ado-
ramus te christe et benedicimus tibi Quia
per sanctam crucem tuam redemisti mun-
dum V. Qui passus est pro nobis R. Domine
miserere nobis. R. Domine exaudi
Domine ihesu christe fili dei vivi
pone passionem crucem et mor-
tem tuam inter iudicium tuum et ani-
mam meam nunc et in hora mortis
mee et semper largiri digneris vivis
misericordiam et graciam defunctis re-
quiem et veniam ecclesie tue pacem et
veram concordiam et nobis peccatoribus
vitam et leticiam sempiternam Qui
Deus in adiutorium meum intende
Hora prima ductus est ihesus
ad pylatum falsis testimo-
niis multum accusatum In collo per-
cuciunt manibus ligatum Vultum
dei conspuunt lumen celi gratum.
Adoramus te christe et benedicimus tibi









Domine ihesu xpiste
Deus in adiutorium meum intende
Crucifige clamitant hora terci
arum Illusus induitur ueste
purpurarum. Caput eius pungitur co
rona spinarum Crucem portat hume
ris ad locum penarum. a Adoramus te
Domine ihū xpiste fili dei
Deus in adiutorium meum
Hora sexta ihesus est cruci con
clauatus Atq cum latroni
bus pendens deputatus. Pre tormentis
siciens felle saturatus Agnus crimen
diluit sic deificatus. a Adoramus te.
Domine ihesu xpiste fili dei
Deus in adiutorium meum ymnus
Hora nona dominus ihūs expi
rauit hely clamans animā
patri commendauit Latus eius lancea
miles perforauit Terra tunc tremuit
et sol obscurauit Adoramus te xpe.
Domine ihesu xpiste Ds i adiut.
De cruce deponitur hora uespertina
Fortitudo latuit in mente diui
na Talem mortem subijt uite medicinā
Heu corona glorie iacuit supina Adōm
Conuerte nos deus salutaris nr.
Hora completorij datur sepul
ture Corpus xpi nobile spes
uite future Conditur aromate cōple
tur scripture Jugis sit memoria mors







hec michi cure Has horas canonicas
cum deuotione xpe tibi recolo pia rōne
Ut qui pro me passus est amoris ardore
Sis michi solacium ī mortis agone.
Adoramus. Domine ihesu xpriste.



Domine labia mea aperies
Et os meum annun
ciabit laudem tuam





Deus in adiutorium meum intende
Domine ad adiuvandum me festi
Gloria patri et filio
Nobis sancti spiritus gratia sit da
ta De qua virgo virginum
fuit obumbrata. Cum per sanctum an
gelum fuit salutata Verbum caro factum
est virgo fecundata. Añ Veni sancte spiritus
reple tuorum corda fidelium et tui amoris
in eis ignem accende. V. Emitte spiritum tu
um et creabuntur. R. Et renovabis fa
ciem terre. Oremus
Omnipotens sempiterne deus
da nobis illam sancti spiritus gra
tiam quam discipulis tuis in die sancto
penthecostes transmisisti per xpm. Ad iii.
Deus in adiutorium meum intende
De virgine maria xpus fuit
natus Crucifixus mortuus
atque tumulatus Resurgens discipulis
fuit demonstratus Et ipsis cernentibus
celis elevatus. Añ Veni sancte spiritus. Oro
Omnipotens sempiterne
Deus in adiutorium meum. Ym⁹
Suum sanctum spiritum deus de
legavit In die sancto penthe
costes ipsos confortavit Et de linguis
igneis ipsos inflammavit. Relinquere
orphanos eos denegavit. A. Veni sancte
Omnipotens sempiterne
Deus in adiutorium. Ymnus



Septiformem gratiam tunc accep
staverunt Quare ydiomata cunc
ta cognoverunt Ad diuersa climata mu
di recesserunt Et fidem catholicam tunc
predicaverunt. a͂ Veni ſancte ſpūs.
Omnipotens ſempiterne
Deus in adiutorium meum. ymn͂
Spūs paraclitus fuit appellatus
Donum dei caritas fons uiuifi
catus. Spiritalis unctio ignis inflāma
tus Septiformis gratia cariſſima uocat̃
a͂. Veni ſancte Omnipotens
Deus in adiutorium meum ymn͂
Dextre dei digitus uirtus ſpiri
talis. Nos deffendat eruat ab
omnibꝫ malis Ut nobis non noceat
demon infernalis Sed protegat foue
at nutriat ſub alys. an͂ Veni ſancte
Omnipotens ſempiterne.
Converte nos deus ſalutaris nr͂
Et auerte iram tuam a nobis
Spūs paraclitus nos uelit iuua
re Greſſus nr͂os regere et illu
minare Ut cum deus uenerit omnes
iudicare Nos uelit ad dexteram ſuam
appellare. Has horas canonicas cū
deuotione Tibi ſancte ſpūs pia ratione
Dixi ut nos uiſites inſpiratione Ut
uiuamus iugiter celi regione. antiph
Veni ſancte ſpūs reple tuor
Omnipotens ſempiterne









DOMINE NE IN FURORE TUO
ARGUAS ME NEQUE IN IRA
TUA CORRIPIAS ME



Miſerere mei domine qm̄ infirmus
ſum ſana me domine qm̄ conturbata
ſunt omnia oſſa mea
Et anima mea turbata eſt ualde ſed
tu domine uſqȝquo
Conuertere domine et eripe anima̅
meam ſaluum me fac propter miſeri
cordiam tuam
Quoniam non eſt in morte qui memor
ſit tui in inferno autem quis confite
bitur tibi
Laboraui in gemitu meo lauabo
pſingulas noctes lectum meum lacri
mis meis ſtratum meum rigabo
Turbatus eſt a furore oculus meus
inueteraui inter omnes inimicos meos
Diſcedite a me omnes qui opera
mini iniquitatem quoniam exau
diuit dominus uocē fletus mei
Exaudiuit dominus deprecatio
nem meam dominus orationem me
am ſuſcepit
Erubeſcant et conturbentur uehe
menter omnes inimici mei conuerta
tur et erubeſcant ualde uelociter
Gloria patri
Beati quorum remiſſe ſunt ini
quitates et quorū tecta ſūt pctā
Beatus uir cui non imputauit
dominus peccatum nec eſt in ſpiritu
eius dolus

Quoniam tacui inueterauerunt ossa mea
dum clamarem tota die
Quoniam die ac nocte grauata est super
me manus tua conuersus sum in erump
na mea dum configitur spina
Delictum meum cognitum tibi fe
ci et iniusticiam meam non abscondi
Dixi confitebor aduersum me iniusti
ciam meam domino et tu remisisti im
pietatem peccati mei
Pro hac orabit ad te omnis sanctus
in tempore oportuno
Verumptamen in diluuio aquarum
multarum ad eum non approximabunt
Tu es refugium meum a tribula
tione que circumdedit me exultacio
mea erue me a circumdantibus me
Intellectum tibi dabo et instruam
te in via hac qua gradieris firmabo su
per te oculos meos
Nolite fieri sicut equus et mulus
quibus non est intellectus
In chamo et freno maxillas eorum
constringe qui non approximant ad te
Multa flagella peccatoris sperantem
autem in domino misericordia circumdabit
Letamini in domino et exultate
iusti et gloriamini omnes recti corde
Gloria patri
Domine ne in furore tuo ar
guas me neque in ira tua

De mieux :- en mieux :-

compias me.

Quoniam sagitte tue infixe sunt m̃
et confirmasti sup me manum tuam

Non est sanitas in carne mea a fa
cie ire tue non est pax ossibus meis a
facie peccatorum meorum

Qm̃ iniquitates mee sup gresse s̃t
caput meum et sicut onus graue gra
uate sunt super me

Putruerunt et corrupte sunt cica
trices mee a facie insipiencie mee

Miser factus sum et curuatus sum
usqꝫ in finem tota die contristatus in
grediebar.

Qm̃ lumbi mei impleti sunt illu
sionibus et non est sanitas ĩ carne mea

Afflictus sum et humiliatus sum
nimis rugiebam a gemitu cordis mei

Domine ante te omne desiderium
meum et gemitus meus a te nō ē ab
sconditus

Cor meum conturbatum est ĩ me
dereliquit me uirtus mea et lumen
oculorum meorum et ip̃m nō ē mecū.

Amici mei et proximi mei aduer
sum me appropinquauerunt et steterũt

Et qui iuxta me erant de longe ste
terunt et vim faciebant qui querebãt
animam meam.

Et qui inquirebant mala michi
locuti sunt vanitates et dolos tota die

humble voloir: fait estre bon:

meditabantur
Ego autem tanq̄ surdus non audiebā
et sicut mutus non aperiens os suum
Et factus sum sicut homo sicut homo
non audiens et non habens in ore suo re
dargutiones
Qm̄ in te domine speraui tu exaudies
me domine deus meus
Quia dixi nequando supgaudeant mi
inimici mei et dum commouentur pedes
mei sup me magna locuti sunt
Qm̄ ego in flagella paratus sum et
dolor meus in conspectu meo semper
Qm̄ iniquitatem meam annūcia
bo et cogitabo pro peccato meo
Inimici autem mei viuūt et con
firmati sunt super me multiplicati sūt
qui oderunt me iniq̄
Qui retribuunt mala pro bonis de
trahebant michi quī sequebar bonitatē
Ne derelinquas me domine deus m̄s
ne discesseris a me
Intende in adiutorium meum do
mine deus salutis mee
Gloria patri
Miserere mei deus secundum
magnam miām tuam
Et secundum multitudinem mi
serationum tuarum dele iniquitatē
meam
Amplius laua me domine ab i

Espoir en dieu du bon du cueur

quitate mea et a peccato meo mūda me
Qm̄ iniquitatem meam ego cogno
ſco et peccatum meum contra me eſt ſep
Tibi ſoli peccaui et malum coram te
feci ut iuſtificeris in ſermonibus tuis et
uincas cum iudicaris
Ecce enim iniquitatibus conceptus
ſum et in peccatis concepit me mr̄ mea
Ecce enim ueritatem dilexiſti in
certa et occulta ſapiencie tue magni
feſtaſti michi
Aſperges me domine yſopo et mundabor
lauabis me et ſuper niuem dealbabor
Auditui meo dabis gaudium et le
ticiam exultabunt oſſa humiliata
Auerte faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas dele
Cor mundum crea in me deus et
ſpm̄ rectum innoua in uiſceribꝫ meis
Ne proicias me a facie tua et ſpm̄
ſanctum tuum ne auferas a me
Redde michi leticiam ſalutaris tui
et ſpiritu principali confirma me
Docebo iniquos uias tuas et impii
ad te conuertentur
Libera me de ſanguinibus deus
deus ſalutis mee et exultabit lingua
mea iuſticiam tuam
Domine labia mea aperies et os
meum annunciabit laudem tuam
Qm̄ ſi uoluiſſes ſacrificium de

Perſeuerance en bien viuat

dissem utiqz holocaustis non delectaberis
Sacrificium deo spūs contribulatus
cor contritum et humiliatum deus nō
despicies.
Benigne fac domine in bona uolu
tate tua syon ut edificentur muri ihrlm
Tunc acceptabis sacrificium iusticie
oblationes et holocausta tunc imponent
super altare tuum uitulos
Gloria patri
Domine exaudi orationem mea
Et clamor meus ad te ueniat
Non auertas faciem tuam a me i
quacunqz die tribulor inclina ad me
aurem tuam
In quacunqz die inuocauero te ue
lociter exaudi me
Quia defecerunt sicut fumus dies
mei et ossa mea sicut cremiū aruerunt
Percussus sum ut fenum et aruit
cor meum quia oblitus sum comedere
panem meum
A uoce gemitus mei adhesit os me
um carni mee
Similis factus sum pellicano soli
tudinis factus sum sicut nicticorax
in domicilio
Vigilaui et factus sum sicut pas
ser solitarius in tecto
Tota die exprobrabant michi ini
mici mei et qui laudabant me aduer

sum me iurabant
Quia cinerem tanq̄ panem manduca
bam et potum meum cū fletu miscebam
A facie ire indignationis tue quia ele
vans allisisti me
Dies mei sicut umbra declinaverunt
et ego sicut fenum arui
Tu autem domine in eternum pma
nes et memoriale tuum in generatione ⁊
generationem
Tu exurgens domine misereberis syon
quia tempus miserendi eius quia ve
nit tempus
Qm̄ placuerunt servis tuis lapides
eius et terre eius miserebuntur
Et timebunt gentes nomen tuum
domine et omnes reges terre glīam tuam
Quia edificavit dominus syon et vi
debitur in gloria sua
Respexit in orationem humilium ⁊
non sprevit precem eorum
Scribantur hec in generatione altera ⁊
populus qui creabitur laudabit dn̄m
Quia prospexit de excelso sancto suo do
minus de celo in terram aspexit
Ut audiret gemitus compeditorum
ut solveret filios interemptorum
Ut annuncient in syon nomen dn̄i
et laudem eius in ihr̄lm
In conveniendo populos in unum ⁊
reges ut serviant domino

Respondit ei in via virtutis ſue pauci
tatem dierum meorum nuncia michi
Ne revoces me in dimidio dierū meorum
in generatione et generationē anni tui
Initio tu domine terram fundaſti
et opera manuum tuarum ſunt celi
Ipſi peribunt tu autem permanes et
omnes ſicut veſtimentū veteraſcent
Et ſicut opertorium mutabis eos et
mutabuntur tu autem idem ipē eſt et
anni tui non deficient
Filij ſervorum tuorum habitabunt
et ſemen eorum in ſeculum dirigetur
Gloria patri
De profundis clamavi ad te do
mine domine exaudi vocē meā
Fiant aures tue intendentes in vocē
deprecationis mee
Si iniquitates obſervaveris domīe
domine quis ſuſtinebit
Quia apud te propiciatio eſt et propt
legem tuam ſuſtinui te domine
Suſtinuit anima mea ī verbo eius
ſperavit anima mea in domino
A cuſtodia matutina uſqz ad noctē
ſperet iſrael in domino
Quia apud dominum mīa et copio
ſa apud eum redemptio
Et ipē redimet iſrael ex omnibus ini
quitatibus eius
Gloria patri

Domine exaudi oratione mea
auribus percipe obsecrationē
meam et in ueritate tua exaudi me in
tua iusticia
Et non intres in iudicium cum ser
uo tuo domine quia non iustificabitur
in conspectu tuo omnis uiuens
Quia persecutus est inimicus ani
mam meam humiliauit in terra ui
tam meam
Collocauit me in obscuris sicut mor
tuos seculi et anxiatus est sup me spus
meus in me turbatum est cor meum
Memor fui dierum antiquorum me
ditatus sum in omnibus operibus tuis
et in factis manuum tuarum meditabar
Expandi manus meas ad te anima
mea sicut terra sine aqua tibi
Velociter exaudi me domine defecit
spus meus
Non auertas faciem tuam a me
et similis ero descendentibus in lacū
Auditam fac michi mane miāz
tuam quia in te speraui
Notam fac michi uiam ī qua
ambulem quia ad te leuaui aīām
meam
Eripe me de inimicis meis domīe
ad te confugi doce me facere uolunta
tem tuam quia deus meus es tu
Spus tuus bonus deducet me in

terram rectam propter nomen tuum domine
viuificabis me in equitate tua.
Educes de tribulatione animam me-
am et in misericordia tua disperdes omnes ini-
micos meos.
Et perdes omnes qui tribulant a-
nimam meam quoniam ego seruus tuus
sum. Gloria patri. an. Ne reminiscaris
domine delicta nostra uel parentum nostrorum
neque vindictam sumas de peccatis nostris
parce domine parce populo tuo quem re-
demisti precioso sanguine tuo ne in eter-
num irascaris nobis.

Kyrieleyson
Christeleyson
Kyrieleyson
Christe audi nos
Pater de celis deus miserere nobis
Fili redemptor mundi deus mi. no.
Spiritus sancte deus mi. no.
Sancta trinitas unus deus mi. no.
Sancta maria ora pro nobis
Sancta dei genitrix or.
Sancta virgo virginum or.
Sancte michael or.
Sancte gabriel or.
Sancte raphael or.
Omnes sancti angeli et archan-
geli dei orate pro nobis
Sancte iohes baptista or.
Omnes sancti patriarche et prophete orate

Elmer fault auoir paradis

Sancte petre or
Sancte paule or
Sancte andrea or
Sancte iacobe or
Sancte iohannes or
Sancte philippe or
Sancte iacobe or
Sancte bartholomee or
Sancte thoma or
Sancte mathee or
Sancte symon or
Sancte mathia or
Sancte iuda or
Sancte barnaba or
Sancte luca or
Os̄ sancti apli et euuangeliste dei orte
Os̄ sancti discipuli domini orte
Os̄ sancti innocentes orte
Sancte stephane or
Sancte clemens or
Sancte fabiane or
Sancte sebastiane or
Sancte laurenti or
Sancte vincenti or
Sancte geruasi or
Sancte prothasi or
Sancte dyonisi cum soc. t. or
Sancte maurici cu. s. t. or
Sancte georgi or
Sancte eutropi or
Sancte quintine or

fiance en dieu et en ses saints

Omnes ſancti martires — or[te]
Sancte ſilueſter — or
Sancte gregori — or
Sancte ambroſi — or
Sancte auguſtine — or
Sancte ieronime — or
Sancte remigi — or
Sancte marcelle — or
Sancte nicholae — or
Sancte eligi — or
Sancte egidi — or
Sancte iuliane — or
Sancte benedicte — or
Sancte maure — or
Omnes ſancti confeſſores — or[te]
Sancta anna — or
Scā maria magdalena — or
Sancta agatha — or
Sancta agnes — or
Sancta fides — or
Sancta cecilia — or
Sancta lucia — or
Sancta katherina — or
Sancta barbara — or
Sancta genoueſa — or
Sancta ſpes — or
Sancta caritas — or
Omnes ſcte uirgines — or
Omnes ſancti et ſancte dei — or[te]
Propicius eſto parce nobis dne
Ab omni malo libera nos dne

Seruir les ſains eſt auoir biē

Ab insidijs diaboli l'
A dampnatione perpetua l'
A spiritu fornicationis l'
Ab appetitu inanis glorie l'
A cecitate cordis l'
A fulgure et tempestate l'
Per misterium scẽ icarnatiõis tue
Per aduentum tuum l'
Per natiuitatem tuam l'
Per passionem et mortẽ tuam l'
Per gloriosam resurrectionẽ tuã l'
Per spm̃ paraclitum l'
In die iudicij l'
Peccatores te rogamus audi nos
Vt pacem nobis dones Te r
Vt mĩa et pietas tua nos custodiat
Vt ecclesiam tuam regere et deffensare digneris Te r
Vt omnibus fidelibus defunctis requiem eternam dones Te r
Vt nos exaudire digneris Te r
Fili dei Te r
Fili dei Te r
Fili dei Te r
Agnus dei qui tollis peccata mundi parce nobis domine
Agnus dei qui tollis pcta mundi exaudi nos domine
Agnus dei qui tollis pcta mundi dona nobis pacem. Kyrieel'. Xpeel'. Kyrieel'. Pater nr̃ Et ne nos Sed

tout pour le mieux pentãce

Deus in adiutorium meum intende: domine ad adiuvandum me festina.
Confundantur et revereantur qui querunt animam meam.
Avertantur retrorsum et erubescant qui volunt michi mala.
Avertantur statim erubescentes qui dicunt michi euge euge.
Exultent et letentur super te omnes querentes te et dicant semper magnificetur dominus qui diligunt salutare tuum.
Ego vero egenus et pauper sum: deus adiuva me.
Adiutor meus et liberator meus tu es domine ne moreris.
Gloria patri. ℣. Salvos fac servos tuos et ancillas tuas. ℟. Deus meus sperantes in te. ℣. Esto nobis domine turris fortitudinis. ℟. A facie inimici. ℣. Mitte eis domine auxilium de sancto. ℟. Et de syon tuere eos. ℣. Domine exaudi. ℟. Et clamor. Oratio.
Deus cui proprium est misereri semper et parcere suscipe deprecationem nostram ut quos delictorum catena constringit miseratio tue pietatis absolvat.
Ure igne sancti spiritus renes nostros et cor nostrum domine ut tibi casto corpore serviamus et mundo corde placeamus.

Exaudi qs domine supplicum preces
et confitencium tibi parce pctis
ut pariter indulgenciam nobis tribu
as benignus et pacem Per dnm Oro
Ineffabilem nobis domine miam
tuam clementer ostende ut simul
nos et a peccatis omnibz exuas et a
penis quas pro hys meremur eripias
Deus qui culpa offenderis penite
ncia placaris preces populi tui
supplicantis propicius respice et flagel
la tue iracundie que pro pctis nostris me
remur auerte Per dominum Oro
Omnipotens sempiterne deus mise
rere famulo tuo pape nro. N et dirige eu
sedm clemenciam tuā i viam salutis e
terne ut te donante tibi placita cupiat
et tota virtute perficiat Per dnm Oro
Deus a quo sancta desideria recta
et consilia iusta sunt opera da
seruis tuis illam quā mundus dare no
potest pacē ut et corda nrā mandatis
tuis dedita et hostium sublata formi
dine tempora sit tua protectiōe tranqil
Fidelium deus omnium condi
tor et redemptor animabus fa
mulorum famularumqz tuar remis
sionem cunctorum tribue peccator
ut indulgenciam quam semper op
tauerunt piis supplicationibus con
sequantur Qui viuis et regnas D


DILE XI. QVONIAM. EXAVDIET. DOMI:
NVS. VOCEM. ORACIONIS. MEE:



Circumdederunt me dolores mortis: et pe-
ricula inferni invenerunt me
Tribulationem et dolorem inveni et
nomen domini invocavi
O domine libera animam meam mi-
sericors dominus et iustus et deus noster
miseretur
Custodiens parvulos dominus humi-
liatus sum et liberavit me
Convertere anima mea in requiem
quia dominus benefecit tibi
Quia eripuit animam meam de
morte oculos meos a lacrimis pedes me-
os a lapsu
Placebo dnō in regione vivorum.
Requiem eternam dona eis domine
et lux perpetua luceat eis. Añ. Placebo
domino in regione vivor. ꝑ. Heu me.
Ad dnm cum tribularer clamavi
et exaudivit me
Domine libera animam meā a labiis
iniquis et a lingua dolosa
Quid detur tibi aut quid apponatur
tibi ad linguam dolosam
Sagitte potentis acute cum carboni-
bus desolatoriis
Heu michi quia incolatus meus pro-
longatus est et habitavi cum habitan-
tibus cedar multum incola fuit ani-
ma mea
Cum his qui oderunt pacem erā

le saint pere de romme

pacificus cum loquebar illis impugnabant
me gratis
Requiem. añ Heu me quia incolatus
meus prolongatus est añ Dominus.
Leuaui oculos meos in montes:
unde ueniet auxilium michi
Auxilium meum a domino qui fecit
celum et terram
Non det in commocionem pedem tuu
neqꝫ dormitet qui custodit te
Ecce non dormitabit neqꝫ dormiet:
qui custodit israel
Dominus custodit te dominus protec
tio tua super manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te neqꝫ luna
per noctem
Dominus custodit te ab omni malo:
custodiat animam tuam dominus
Dominus custodiat introitum tu
um et exitum tuum ex hoc nunc et usqꝫ
in seculum.
Requiem. añ Dominus custodit te ab
omni malo custodiat animam tuam do
minus añ Si iniquitates
De profundis clamaui ad te do
mine dñe exaudi uocem meã
Fiant aures tue intendentes in uo
cem deprecationis mee
Si iniquitates obseruaueris dñe
domine quis sustinebit
Quia apud te propiciacio est et pro



le ampereur de rõe



pter legem tuam ſuſtinui te domine
Suſtinuit anima mea in uerbo eius:
ſperauit anima mea in domino
A cuſtodia matutina uſqz ad noctē ſpe
ret iſrael in domino
Quia apud dominum miſericordia
et copioſa apud eum redemptio
Et ipſe redimet iſrael ex omnibus ini
quitatibus eius
Requiem. añ Si iniquitates obſerua
ueris dñe dñe quis ſuſtinebit ã Opera
Confitebor tibi domine in toto cor
de meo: qñ audiſti uerba oris
mei In conſpectu angelorum pſallam
tibi adorabo ad templum ſanctum tu
um et confitebor nomini tuo
Super miſericordia tua et ueritate
tua qñ magnificaſti ſuper omne no
men ſanctum tuum
In quacumqz die inuocauero te exau
di me multiplicabis in anima mea
uirtutem
Confiteantur tibi dñe omnes reges
terre quia audierunt omnia uba oris tui
Et cantent in uijs domini qñ mag
eſt gloria domini
Qñ excelſus dominus et humilia
reſpexit et alta a longe cognoſcat
Si ambulauero in medio tribula
tionis uiuificabis me et ſup iram ini
micorum meorum extendiſti manũ

Le cardinal quec

tuam et saluum me fecit dextera tua.
Dominus retribuet pro me domine
misericordia tua in seculum opera ma
nuum tuarum ne despicias
Requiem. an. Opera manuu tuaru
ne despicias. ant. Qui lazarum
Magnificat anima mea dnm
Et exultauit spus meus in
deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancille
sue ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes
Quia fecit michi magna qui potens
est et sanctum nomen eius
Et misericordia eius a progenie i pro
genies timentibus eum
Fecit potenciam in brachio suo disp
sit superbos mente cordis sui
Deposuit potentes de sede et exaltauit
humiles
Esurientes impleuit bonis et diui
tes dimisit inanes
Suscepit israel puerum suum reco
datus misericordie sue
Sicut locutus est ad patres nros a
braham et semini eius in secula
Requiem. an. Qui lazarum resuscita
sti a monumento fetidum tu eis dne dona
requiem et locum indulgencie. Pater nr
Et ne nos. Sed libera. V. In memoria eterna
erunt iusti R. Ab auditione mala non ti



Le roy de hongrie:



mebunt A porta inferi. Erue domine aīās
eorum. Credo uidere bona domini in terra
uiuentium

Lauda anima mea dominum:
laudabo deum meum in uita
mea psallam deo meo q̄diu fuero
Nolite confidere in principibus ne
q̃z in filijs hominum in quibz nō ē sal9
Exibit spūs eius et reuertetur ī terrā
suam in illa die peribunt omnes cogi
tationes eorum
Beatus cuius deus iacob adiutor
eius spes eius in domino deo ipsius qui
fecit celum et terram mare et omnia
que in eis sunt
Qui custodit ueritatem in sclm̄ fa
cit iudicium iniuriam pacientibus
dat escam esurientibus
Dominus soluit compeditos domi
nus illuminat cecos
Dominus erigit elisos dominus di
ligit iustos
Dominus custodit aduenas pupil
lum et uiduam suscipiet et uias pec
catorum disperdet
Regnabit dominus in secula deus
tuus syon in generatione ⁊ generatiõez
Requiem. ℣. Requiescant in pace ℟.
Amen. ℣. Domine exaudi orationē.
Inclina domine aurem tuam
ad preces nr̃as quibus miam

le legat du pape de rõe

tuam ſupplices deprecamur ut animã
famuli et animas omnium fidelium
defunctorum quas de hoc ſeculo migrare
iuſſiſti in pacis ac lucis regione conſti
tuas et ſanctorum tuorum iubeas
eſſe conſortes Oratio

Deus venie largitor et huma
ne ſalutis amator queſumus
clemenciam tuam ut nr̃e congregatio
nis fr̃es ſorores amicos parentes et bene
factores nr̃os qui ex hoc ſeculo tranſie
runt beata maria ſemp virgine inter
cedente cum omnibus ſanctis ad per
petue beatitudinis conſorcium perue
nire concedas Oratio

Fidelium deus omnium con
ditor et redemptor animabꝫ
famulorum famularumq; tuarũ
remiſſionem cunctorum tribue pcto
rum ut indulgenciam quam ſemp
optauerunt piis ſupplicationibus co
ſequãtur. P. Inuit. Regem cui om̃ia viuũt
Venite adoremus. Pſalmus. Venite ex
ultemus dño. ut s. Antiph. Dirige ps

Verba mea auribus percipe dñe
intellige clamorem meum
Intende voci orationis mee: rex
meus et deus meus
Qm̃ ad te orabo domine: mane ex
audies vocem meam
Mane aſtabo tibi et videbo qm̃ no



le duc de bretaigne:-

Deus volens iniquitatem tu es.
Neque habitabit iuxta te malignus
neque permanebunt iniusti ante ocu
los tuos.
Odisti omnes qui operantur iniqui
tatem perdes omnes qui loquuntur mendaciu.
Virum sanguinum et dolosum ab
hominabitur dominus ego autem in
multitudine misericordie tue.
Introibo in domum tuam adora
bo ad templum sanctum tuum in ti
more tuo.
Domine deduc me in iusticia tua
propter inimicos meos dirige in con
spectu tuo viam meam.
Quoniam non est in ore eorum veri
tas cor eorum vanum est.
Sepulcrum patens est guttur eor
linguis suis dolose agebant iudica illos deus.
Decidant a cogitationibus suis secundum
multitudinem impietatum eorum ex
pelle eos quoniam irritaverunt te domine.
Et letentur omnes qui sperant in te
in eternum exultabunt et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes qui
qui diligunt nomen tuum quoniam
tu benedices iusto.
Domine ut scuto bone voluntatis
tue coronasti nos.
Requiem. Antiphona. Dirige domine deus
meus in conspectu tuo viam meam.



Le patriarche et archevesque

Antiphona Conuertere domine

Domine ne in furore tuo arguas
me: neque in ira tua corripias me.
Miserere mei domine quoniam infirmus sum
sana me domine quoniam conturbata
sunt omnia ossa mea.
Et anima mea turbata est ualde: sed
tu domine usquequo.
Conuertere domine et eripe animam
meam saluum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit
in inferno autem quis confitebitur tibi.
Laboraui in gemitu meo lauabo per
singulas noctes lectum meum lacrimis
meis stratum meum rigabo.
Turbatus est a furore oculus meus:
inueteraui inter omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini
iniquitatem quoniam exaudiuit dominus
uocem fletus mei.
Exaudiuit dominus deprecationem
meam dominus orationem meam suscepit.
Erubescant et conturbentur ueheme
ter omnes inimici mei conuertantur et
erubescant ualde uelociter.
Requiem. An. Conuertere domine et
eripe animam meam quoniam non est in morte
qui memor sit tui. Ant. Nequando.
Domine deus meus in te speraui
saluum me fac ex omnibus per
sequentibus me et libera me.



Le connetable de france



Nequando rapiat ut leo animam meã
dum non est qui redimat neq; qui saluũ
faciat.
Domine deus meus si feci istud si est
iniquitas in manibus meis.
Si reddidi retribuentibus michi ma
la decidam merito ab inimicis meis inanis.
Persequatur inimicus animam
meam comprehendat et conculcet in
terra uitam meam et gloriam meam
in puluerem deducat.
Exurge domine in ira tua et exalta
re in finibus inimicorum meorum.
Et exurge domine deus meus in pre
cepto quod mandasti et sinagoga popu
lorum circumdabit te.
Et propter hanc in altum regredere
dominus iudicat populos.
Iudica me secundum iusticiam
meam et secundum innocentiam me
am super me.
Consumetur nequicia pctõrum ⁊
diriges iustum scrutans corda et re
nes deus.
Iustum adiutorium meũ a dñõ
qui saluos facit rectos corde.
Deus iudex iustus fortis et paciẽs
numquid irascitur per singulos dies
Nisi conuersi fueritis gladium
suum uibrauit arcum suum teten
dit et parauit illum.

le archeuesque de reims

Et in eo parauit uasa mortis sagittas
suas ardentibus effecit
Ecce parturijt iniusticiam concepit
dolorem et peperit iniquitatem
Lacum aperuit eum et effodit eū
et incidit in foueam quam fecit
Conuertetur dolor eius in caput eius
et in verticem ipsius iniquitas eius
descendet
Confitebor domino scd'm iusticiam
eius et psallam nomini dn̄i altissi.
Requiem. an. Nequando rapiat ut
leo animam meam dum non est qui redi
mat neq3 qui saluum faciat. ℣ A porta i
feri. ℟ Erue domine animas eorum. Pater
nr̄. Et ne nos. Sed libera. Lectio pr̄ma.
Parce michi domine nichil enim
sunt dies mei Quid est homo
quia magnificas eum aut quid ap
ponis erga eum cor tuum Visitas eū
diluculo et subito probas illum Usq3
quo non parcis michi nec dimittis me
vt gluciam saliuam meam. Peccaui
Quid faciam tibi o custos hominum
Quare posuisti me contrarium tibi et
factus sum michimet ipsi grauis. Cur
non tollis peccatum meū et quare non
auffers iniquitatem meam Ecce nūc
in puluere dormio et si mane me que
sieris non subsistam. ℟ Qui lazarum
resuscitasti a monumento fetidum tu



le noble conte de blais



eis domine dona requiem et locum indulgencie
V. Qui venturus es iudicare vivos et mor
tuos et seculum per ignem. Tu eis domine
dona requiem et locum indulgencie. Lectio secunda
Tedet animam meam vite mee
dimittam adversum me elo
quium meum loquar in amaritudine
anime mee dicam deo. Noli me condem
pnare. Indica michi: cur me ita iudices.
Nunquid bonum tibi videtur si calum
nieris et opprimas me opus manuum
tuarum et consilium impiorum adiuves
Nunquid oculi carnei tibi sunt aut si
cut videt homo et tu videbis. Nunquid
sicut dies hominis dies tui et anni tui
sicut humana sunt tempora. Ut queras
iniquitatem meam et peccatum meum
scruteris. Et scias quia nichil impium
fecerim cum sit nemo qui de manu tu
a possit eruere. R. Credo quod redemptor
meus vivit et in novissimo die de terra sur
recturus sum Et in carne mea videbo deum
salvatorem meum. V. Quem visurus
sum ego ipse et non alius et oculi mei conspec
turi sunt. Et in carne mea videbo deum sal
vatorem meum. Lectio tercia.
Manus tue domine fecerunt me et
plasmaverunt me totum in cir
cuitu et sic repente precipitas me. Meme
to queso quod sicut lutum feceris me et
in pulverem reduces me. Nonne sicut

Le euesque de paris:

lac mulsisti me et sicut caseum me coagu
lasti pelle et carnibus vestisti me ossib3
et nervis compegisti me. vitam et mia3
tribuisti michi et visitacio tua custodi
vit spiritum meum. R. Heu michi dñe
quia peccavi nimis in vita mea quid facia
miser ubi fugiam nisi ad te deus meus mi
serere mei dum veneris in novissimo die
V. Anima mea turbata est valde sed tu do
mine succurre ei. Dum veneris in noviss
simo die. In iiº noct' añ. In loco.
Dominus regit me et nichil mi
chi deerit in loco pascue ibi me
collocavit.
Super aquam refectionis educavit
me animam meam convertit.
Deduxit me super semitas iusticie
propter nomen suum.
Nam et si ambulavero in medio u
mbre mortis non timebo mala quoniam
tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus ipsa me
consolata sunt.
Parasti in conspectu meo mensa:
adversus eos qui tribulant me.
Impinguasti in oleo caput meu
et calix meus inebrians quam preclā
rus est.
Et mia tua subsequetur me om
nibus diebus vite mee.
Et ut inhabitem in domo dñi:



Le chevalier royal



in longitudinem dierum
Requiem Antiph. In loco pascue ibi
collocavit. anti. Delicta
Ad te domine levavi animam
meam deus meus in te confi
do non erubescam
Neque irrideant me inimici mei etenim
universi qui sustinent te non confundentur
Confundantur omnes iniqua a
gentes supervacue.
Vias tuas domine demonstra mi
chi et semitas tuas edoce me
Dirige me in veritate tua et doce me
quia tu es deus salvator meus et te
sustinui tota die.
Reminiscere miserationum tuarum
domine et misericordiarum tuarum
que a seculo sunt
Delicta iuventutis mee: et ignora
tias meas ne memineris
Secundum misericordiam tuam
memento mei tu propter bonitate
tuam domine
Dulcis et rectus dominus propter
hoc legem dabit delinquentibus in via
Diriget mansuetos in iudicio
docebit mites vias suas
Universe vie domini misericor
dia et veritas requirentibus testa
mentum eius et testimonia eius.
Propter nomen tuum domine

le abe saint benoist.

propiciaberis peccato meo multu eſt eni
Quis eſt homo qui timet dominū
legem ſtatuit ei in uia quam elegit
Anima eius in bonis demorabitur
et ſemen eius hereditabit terram
Firmamentum eſt dominus time
tibus eum: et teſtamentum ipſius ut
magnifeſtetur illis.
Oculi mei ſemp ad dominum qm̄
ipſe euellet de laqueo pedes meos
Reſpice in me et miſerere mei quia
unicus et pauper ſum ego
Tribulationes cordis mei multi
plicati ſunt de neceſſitatibus meis erue
me. Vide humilitatem meā et la
borem meum et dimitte uniuerſa deli
cta mea
Reſpice inimicos meos qm̄ multi
plicati ſunt et odio iniquo oderūt me
Cuſtodi animam meam et erue
me non erubeſcam qm̄ ſperaui in te.
Innocentes et recti adheſerunt mi
quia ſuſtinui te.
Libera deus iſrael ex omnibus tri
bulationibus ſuis
Requiem. ā. Delicta iuuentutis
mee et ignorancias meas ne memine
ris domine. anti. Credo.
Dominus illuminatio mea
et ſalus mea quē timebo.
Dominus protector uite mee:



le bourgois de aras:



a quo trepidabo
Dum appropiant sup me nocētes
ut edant carnes meas.
Qui tribulant me inimici mei ip
si infirmati sunt et ceciderunt
Si consistant adversum me ca
stra non timebit cor meum
Si exurgat adversum me prelium ī
hoc ego sperabo
Unam petyt a domino hanc req̄
ram ut inhabitem in domo dn̄i om
bus diebus vite mee
Ut videam voluntatem domini:
et visitem templum eius
Qm̄ abscondit me in tabernaculo
suo in die malorum protexit me in
abscondito tabernaculi sui
In petra exaltavit me et nunc ex
altavit caput meum sup īimicos meos
Circuivi et immolavi in taberna
culo eius hostiam vociferationis can
tabo et psalmum dicam domino
Exaudi domine vocem meam
qua clamavi ad te miserere mei et ex
audi me
Tibi dixit cor meum exquisivit
te facies mea faciē tuam dn̄e requirā
Ne avertas faciem tuam a me
ne declines in ira a servo tuo
Adiutor meus esto domine ne de
relinquas neq; despicias me deus sa

Le drolaerem:

lutaris meus
Quoniam pater meus et mr̄ mea de
reliquerunt me dominus autem as
sumpsit me
Legem pone michi domine in via
tua et dirige me in semita recta propter
inimicos meos
Ne tradideris me in animas tribu
lancium me quoniam insurrexerunt
in me testes iniqui et mentita est iniq
tas sibi
Credo videre bona domini in terra
viventium
Expecta dominum viriliter age et
confortetur cor tuum et sustine dominum.
Requiem. an̄. Credo videre bona dn̄i
in terra viventium ℣ Colloces eos dn̄s cū
principibus ℟ Cum principibus popu
li sui. Pater nr̄. Et ne nos. Scd. lectio iiij
Responde michi Quantas habeo
iniquitates et peccata scelera
mea atq; delicta ostende michi Cur faciē
tuam abscondis et arbitraris me inimi
cum tuum Contra folium quod vento
rapitur ostendis potenciam tuam et sti
pulam siccam psequeris Scribis enim
contra me amaritudines et consumere
me vis peccatis adolescencie mee Posui
sti in nervo pedem meum et observasti
omnes semitas meas et vestigia pedū
meorum considerasti Qui quasi putredo



Le prudēt hōme marchant:

consumendus sum et quasi uestimentu͠
quod comeditur a tinea. ℟ Memento mei
deus quia uentus est uita mea Nec aspiciat
me uisus hominis. ℣ De profundis clama
ui ad te domine dn͠e exaudi uocem meam
Nec aspiciat me uisus hominis. Lectio quinta



Homo natus de muliere breui ui
uens tempore repletur multis
miseriis Qui quasi flos egreditur et con
teritur et fugit uelut umbra et nunq͠
in eodem statu permanet Et dignum ducis
sup huiuscemodi aperire oculos tuos et
adducere eum tecum in iudicium Quis
potest facere mundum de immundo con
ceptum semine Nonne tu qui solus es
Breues dies hominis sunt numerus
mensium eius apud te est constituisti
terminos eius qui preteriri non poterunt
Recede ergo paululum ab eo ut quiescat
donec optata ueniat et sicut mercenna
rii dies eius. ℟ Heu michi domine q2
peccaui nimis in uita mea quid faciam
miser ubi fugiam nisi ad te deus meus
miserere mei dum ueneris i͠ nouissio͠ die
℣ Anima mea turbata est ualde sed tu
domine succurre ei Dum ueneris i͠ nouis
simo die. Lectio sexta :-
Quis michi hoc tribuat ut in infer
no protegas me et abscondas
me donec ptranseat furor tuus et con
stituas michi tempus in quo recorde

Le chanoine regle augusti

ris mei Putas ne homo mortuus rur
sum viuat Cunctis diebus quibus
nunc milito expecto donec ueniat im
mutacio mea Vocabis me et ego respō
debo tibi Operi manuum tuarum por
riges dexteram Tu quidem gressus
meos dinumerasti sed parce peccatis
meis. ℟ Ne recorderis peccata mea dnē
dum ueneris iudicare seculum p ignē
℣ Dirige domine deus meus i conspectu
tuo uiam meam. Dum ueneris iudica
re seculum per ignem. ant Complaceat



Expectans expectaui dominū
et intendit michi
Et exaudiuit preces meas et eduxit
me de lacu miserie et de luto fecis
Et statuit supra petram pedes meos et
direxit gressus meos
Et immisit in os meum canticum
nouum carmen deo nro
Videbunt multi et timebunt et spera
bunt in domino
Beatus uir cuius est nomen domi
spes eius et non respexit in uanitates et
in insanias falsas
Multa fecisti tu domine deus mira
bilia tua et cogitacionibus tuis non
est qui similis sit tibi
Annunciaui et locutus sum mul
tiplicati sunt sup numerum
Sacrificium et oblationem no

Le bon loial gentil hōme



luisti aures autem perfecisti michi.
Holocaustum et pro peccato non po
stulasti tunc dixi ecce venio.
In capite libri scriptum est de me
ut facerem voluntatem tuam deus
meus volui et legem tuam in medio
cordis mei.
Annunciavi iusticiam tuam in ec
clesia magna ecce labia mea non pro
hibebo domine tu scisti.
Iusticiam tuam non abscondi i
corde meo veritatem tuam et salutare
tuum dixi.
Non abscondi misericordiam tuam et ve
ritatem tuam a consilio multo.
Tu autem domine ne longe facias
miserationes tuas a me misericordia tua et
veritas tua semper susceperunt me.
Quoniam circumdederunt me mala quo
rum non est numerus comprehenderunt
me iniquitates mee et non potui ut
viderem.
Multiplicate sunt super capillos
capitis mei et cor meum dereliquit me.
Complaceat tibi domine ut eruas
me domine ad adiuvandum me respice.
Confundantur et revereantur
simul qui querunt animam meam
ut auferant eam.
Convertantur retrorsum et reve
reantur qui volunt michi mala.

Le gorr las hé de eglise aue

Ferant confestim confusionem suã
qui dicunt michi euge euge
Exultent ⁊ letentur sup te omnes q
rentes te et dicant semper magnifice
tur dominus qui diligunt salutare tuũ
Ego autem mendicus sum et paup
dominus solicitus est mei
Adiutor meus et protector meus tu
es deus meus ne tardaueris
Requiem. An̄ Complaceat tibi dñe
ut eruas me domine ad adiuuandum
me respice. Anti. Sana domine
Beatus qui intelligit super ege
num et pauperem in die mala
liberabit eum dominus
Dominus conseruet eum et viui
ficet eum et beatum faciat eum ĩ terra
et non tradat eum in animam inimi
corum eius.
Dominus opem ferat illi sup lectũ
doloris eius vniuersum stratum eius u
sasti in infirmitate eius
Ego dixi miserere mei sana animã
meam quia peccaui tibi
Inimici mei dixerunt mala mi
chi quando morietur et peribit nom̄ eĩ
Et si ingrediebatur ut videret ua
na loquebatur cor eius congregabit ini
quitatem sibi
Egrediebatur foras et loquebatur
in idipsum



le vaillant hõme darmes:·



Aduersum me susurrabant inimici mei
aduersum me cogitabant mala michi
Verbum iniquum constituerunt ad
uersum me nunquid qui dormit non
adiciet ut resurgat
Etenim homo pacis mee ī quo spera
ui qui edebat panes meos magnificauit
super me supplantacionem
Tu autem domine miserere mei et re
suscita me et retribuam eis
In hoc cognoui qm̄ uoluisti me qm̄
gaudebit inimicus meus super me
Me autem propter innocenciam sus
cepisti et confirmasti in conspectu tuo
ineternum
Benedictus dominus deus israel a
seculo et in seculum fiat fiat
Requiem an̄ Sana domine animā
meam quia peccaui tibi an̄ Sitiuit
Quem admodum desiderat cer
uus ad fontes aquarum ita
desiderat anima mea ad te deus
Sitiuit anima mea ad deum fon
tem uiuū quando ueniam et apparebo
ante faciem dei
Fuerunt michi lacrime mee panes
die ac nocte dum dicitur michi quotidie
ubi est deus tuus
Et recordatus sum et effudi ī me
aiām meam qm̄ transibo in locum
tabernaculi admirabilis usqz ad do

Le piteus hōe chartreus:-

mum dei
In uoce exultacionis et confessionis
sonus epulantis
Quare tristis es anima mea et quare
conturbas me
Spera in deo quoniam adhuc confite
bor illi salutare vultus mei et deus me⁹
Ad me ipm̃ anima mea conturba
ta est propterea memor ero tui de terra ior
danis et hermonij a monte modico
Abyssus abyssum inuocat in uoce
catharatarum tuarum
Omnia excelsa tua et fluctus tui su
per me transierunt
In die mandauit dñs miam suā
et nocte canticum eius
Apud me oratio deo uite mee dicam
deo susceptor meus
Quare oblitus es mei et quare contri
status incedo dum affligit me inimicus
Dum confringuntur ossa mea expro
brauerunt michi qui tribulant me ini
mici mei
Dum dicunt michi per singulos dies
ubi est deus tuus
Quare tristis es anima mea et qua
re conturbas me
Spera in deo qm̃ adhuc confitebor il
li salutare vultus mei et deus meus
Requiem aã Sitiuit anima mea
ad deum fontem viuum qñ ueniam et appa



Le gentil hõme escuier du roy



rebo ante faciem domini ℣ Ne tradas beſtijs
animas confitentes tibi ℟ Et animas paup
erum tuorum ne obliuiſcaris in finem Pater
nr̄ Et ne nos. Sed libera Lectio ſeptima.

Spiritus meus attenuabitur dies
mei breuiabuntur et ſolum
michi ſupereſt ſepulcrum. Non peccaui et
in amaritudinibus moratur oculus meus
Libera me domine et pone me iuxta te et
cuiuſuis manus pugnet contra me
Dies mei tranſierunt cogitaciones mee
diſſipate ſunt torquentes cor meum.
Noctem verterunt in diem et ruſum poſt
tenebras ſpero lucem Si ſuſtinuero infer
nus domus mea eſt et in tenebris ſtraui
lectulum meum Putredini dixi Pater
meus es mater mea et ſoror mea vermi
bus Ubi eſt ergo nunc preſtolacio mea
et paciencia mea tu es domine deus meus
℟. Peccantem me quotidie et non me
penitentem timor mortis conturbat me
Quia in inferno nulla eſt redempcio mi
ſerere mei deus et ſalua me. ℣. Deus in no
mine tuo ſaluum me fac et in virtute tu
a libera me Quia inferno nulla eſt redemp
cio miſerere mei deus et ſalua me Lectio viii

Pelli mee conſumptis carnibus
adheſit os meum et derelicta ſūt
tantummodo labia mea circa dentes meos.
Miſeremini mei miſeremini mei ſal
tem vos amici mei quia manus dn̄i

Senſuit le bon et deuot acteur

tetigit me. Quare perſequimini me ſicut
deus et carnibus meis ſaturamini. Quis
michi tribuat ut ſcribantur ſermones
mei. Quis michi det ut exarentur in li
bro ſtillo ferreo aut plumbi lamina uel
celte ſculpantur in ſilice. Scio enim quod
redemptor meus uiuit et in nouiſſimo
die de terra ſurrecturus ſum et rurſum
circumdabor pelle mea et in carne mea
uidebo deum ſaluatorem meum. Quem
uiſurus ſum ego ipſe et non alius et o
culi mei conſpecturi ſunt et non alius.
Repoſita eſt hec ſpes mea in ſinu meo. R.
Domine ſecundum actum meum noli
me iudicare nichil enim dignum in con
ſpectu tuo egi ideo deprecor maieſtatem
tuam ut tu deus deleas iniquitatem
meam. V. Amplius laua me domine ab i
niuſticia mea et a delicto meo munda
me. Ut tu deus deleas iniquitatem meam.
Quare de uulua eduxiſti me
qui utinam conſumptus
eſſem ne oculus me uideret. Fuiſſem
quaſi non eſſem de utero tranſlatus ad
tumulum. Nunquid non paucitas di
erum meorum finietur breui. Dimit
te ergo me domine ut plangam paulu
lum dolorem meum antequam uadam
et non reuertar ad terram tenebroſam
et opertam mortis caligine. Terram
miſerie et tenebrarum ubi umbra mor



tis et nullus ordo ſed ſempiternus horor
in habitans. ℟ Libera me domine de viis
inferni qui portas ereas confregiſti et uiſi
taſti infernum et dediſti eis lumen ut ui
derent te qui erant in penis tenebrarum
℣ Clamantes et dicentes aduenisti redemp
tor noſter Qui erant in penis tenebrarum
℣ Requiem eternam dona eis domine
et lux perpetua luceat eis Qui erant in
penis tenebrarum. ℟ Libera me domine
de morte eterna in die illa tremenda Quando
celi mouendi ſunt et terra Dum ueneris
iudicare ſeculum per ignem. ℣ Tremens
factus ſum ego et timeo dum diſcuſſio
uenerit atque uentura ira. Quando celi
mouendi ſunt et terra. ℣ Dies illa dies
ire calamitatis et miſerie dies magna
et amara ualde. Dum ueneris iudicare
ſeculum per ignem. Antiphona Exultabunt

Miſerere mei deus ſecundum
magnam miſericordiam tuam
Et ſecundum multitudinem mi
ſerationum tuarum dele iniquitatem
meam

Amplius laua me domine ab ini
quitate mea et a peccato meo munda me
Quoniam iniquitatem meam ego co
gnoſco et peccatum meum contra me
eſt ſemper

Tibi ſoli peccaui et malum coram
te feci ut iuſtificeris in ſermonibus tu



is et uincas cum iudicaris
Ecce enim in iniquitatibus concep-
tus ſum et in peccatis concepit me mater mea
Ecce enim ueritatem dilexiſti incer-
ta et occulta ſapiencie tue manifeſta-
ſti michi
Aſperges me domine yſopo et mu-
dabor lauabis me et ſuper niuem de-
albabor
Auditui meo dabis gaudium et
leticiam exultabunt oſſa humiliata
Auerte faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas dele
Cor mundum crea in me deus et
ſpiritum rectum innoua in uiſceribus meis
Ne proicias me a facie tua et ſpiritum
ſanctum tuum ne auferas a me
Redde michi leticiam ſalutaris
tui et ſpiritu principali confirma me
Docebo iniquos uias tuas et impii
ad te conuertantur
Libera me de ſanguinibus deus
deus ſalutis mee et exultabit lingua
mea iuſticiam tuam
Domine labia mea aperies et os
meum annunciabit laudem tuam
Quoniam ſi uoluiſſes ſacrificium de-
diſſem utique holocauſtis non delecta-
beris Sacrificium deo ſpiritus con-
tribulatus cor contritum et humi-
liatum deus non deſpicies



Benigne fac domine in bona uoluta
te tua ſyon ut edificentur muri ihrlm
Tunc acceptabis ſacrificiũ iuſticie
oblationes et holocauſta tunc imponent
ſuper altare tuum uitulos.
Requiem. añ. Exultabunt domino
oſſa humiliata. añ. Exaudi
Te decet ymnus deus in ſyon et
tibi reddetur uotum ĩ ihrlm
Exaudi deus orationem meam ad
te omnis caro ueniet
Verba iniquorum preualuerunt
ſup nos et impietatibus nr̃is tu propi
ciaberis
Beatus quem elegiſti et aſſumpſi
ſti inhabitabit in atriis tuis
Replebimur in bonis domus tue
ſanctum eſt templum tuum mirabi
le in equitate
Exaudi nos deus ſalutaris nr̃:
ſpes omnium finium terre et ĩ mari
longe
Preparans montes ĩ uirtute tua
accinctus potentia qui conturbas
profundum maris et ſonum fluc
tuum eius.
Turbabuntur gentes et timebũt
qui habitant terminos a ſignis tuis
exitus matutini et ueſpere delectabis
Viſitaſti terram et inebriaſti eã
multiplicaſti locupletare eam.



Flumen dei repletum est aquis parasti
cibum illorum qm ita est preparatio eius.
Rivos eius inebrians multiplica ge
nimina eius in stillicidiis eius letabitur
germinans.
Benedices corone anni benignita
tis tue et campi tui replebuntur ubertate
Pinguescent speciosa deserti et exulta
cione colles accingentur
Induti sunt arietes ovium et va
les habundabunt frumento clamabunt
etenim hymnum dicent
Requiem. añ Exaudi deus orationem
meam ad te omnis caro veniet. ã ps.
Deus deus meus ad te de luce
vigilo
Sitivit in te anima mea quam
multipliciter tibi caro mea
In terra deserta invia et inaquo
sa sic in sancto apparui tibi ut viderem
virtutem tuam et gloriam tuam
Qm melior est mia tua sup vitas
labia mea laudabunt te
Sic benedicam te in vita mea et in
nomine tuo levabo manus meas
Sicut adipe et pinguedine reple
tur anima mea et labiis exultacionis
laudabit os meum
Si memor fui tui sup stratum
meum in matutinis meditabor in
te quia fuisti adiutor meus.



Et inuelamento alarum tuarum exultabo adhesit anima mea post te me suscepit dextera tua

Ipsi uero in uanum quesierunt animam meam introibunt in inferiora terre tradentur i manu gladii partes uulpium erunt

Rex uero letabitur in deo laudabuntur omnes qui iurant in eo quia obstructum est os loquentium iniqua

Deus misereatur nri et benedicat nobis illuminet uultum suum sup nos et misereatur nri

Ut cognoscamus in terra uiam tuam in omnibz gentibus salutare tuu

Confiteantur tibi populi deus confiteantur tibi populi omnes

Letentur et exultent gentes qm iudicas populos in equitate et gentes in terra dirigis

Confiteantur tibi populi deus confiteantur tibi populi omnes terra dedit fructum suum

Benedicat nos deus deus nr benedicat nos deus et metuant eum omnes fines terre

Requiem añ Ex suscepit dextera tua domine añ A porta inferi

Ego dixi in dimidio dierum meorum uadam ad portas iferi Quesiui residuum annoru



meorum dixi non uidebo dominum
deum in terra uiuencium
Non aspiciam hominem ultra et
habitatorem quietis
Generatio mea ablata est & conuo
luta est a me quasi tabernaculũ pastor
Precisa est uelut a texente uita me
a dum adhuc ordirer succidit me de ma
ne usqz ad uesperam finies me
Sperabam usqz ad mane quasi
leo sic contriuit omnia ossa mea
De mane usqz ad uesperam finies
me sicut pullus yrundinis sic clama
bo meditabor ut columba
Attenuati sunt oculi mei suspicie
tes in excelso
Domine uim patior responde pro
me quid dicam aut quid respondebit
michi cum ipse fecerim
Recogitabo tibi omnes annos me
os in amaritudine anime mee
Domine si sic uiuitur et in talibus
uita spũs mei corripies me et uiuifi
cabis me ecce in pace amaritudo mea
amarissima
Tu autem eruisti animam mea
ut non periret proiecisti post tergum
tuum omnia peccata mea
Quia non infernus confitebitur
tibi neqz mors laudabit te non expecta
bunt qui descendunt in lacum uerita



tem tuam
Viuens viuens ipē confitebitur tibi
sicut et ego hodie pater filiis notam faciet
ueritatem tuam
Domine saluum me fac et psalmos
nros cantabimus cunctis diebus uite
nre in domo domini
Requiem ã Aporta inferi erue dne
animas eorum ãn Omnis spūs
Laudate dominum de celis :
laudate eum in excelsis
Laudate eum omnes angeli eius
laudate eum omnes uirtutes eius
Laudate eum sol et luna laudate
eum stelle et lumen
Laudate eum celi celorum et aque
que super celos sunt laudent nomen
domini
Quia ipē dixit et facta sunt ipse
mandauit et creata sunt
Statuit ea in eternum et in sclm
seculi preceptum posuit et non pteribit
Laudate dnm de terra dracones
et omnes abissi
Ignis grando nix glacies spūs pro
cellarum que faciunt uerbum eius
Montes et omnes colles ligna fru
ctifera et omnes cedri
Bestie et uniuersa pecora serpētes
et omnes uolucres pennate
Reges terre et omnes populi prin



cipes et omnes iudices terre
Iuuenes et virgines senex cum iu-
nioribus laudent nomen domini quia
exaltatum est nomen eius solius
Confessio eius super celum et terrã:
et exaltauit cornu populi sui
Hymnus omnibus sanctis eius:
filiis israel populo appropinquãti sibi
Cantate domino canticum no-
uum laus eius ĩ ecclesia sctõr
Letetur israel in eo qui fecit eum et
filie syon exultent in rege suo
Laudent nomen eius in choro in
tympano et psalterio psallant ei
Quia beneplacitum est domino in
populo suo et exaltauit mãsuetos in sa-
lutem
Exultabunt sancti in gloria leta-
buntur in cubilibus suis
Exultationes dei in gutture eorum
et gladii ancipites ĩ manibus eorum.
Ad faciendam vindictam in nati-
onibus increpationes in populis
Ad alligandos reges eorum ĩ com-
pedibus et nobiles eorum in manicis
ferreis Ut faciant in eis iudicium
cum scriptum gloria hec est omnibus
sanctis eius
Laudate dñm in sctis eius lau-
date eum in firmamento vir-
tutis eius.



Laudate eum in uirtutibus eius:
laudate eum secundum multitudinē
magnitudinis eius
Laudate eum in sono tube lauda
te eum in psalterio et cythara
Laudate eum in tympano et choro
laudate eum in cordis et organo
Laudate eum in cymbalis beneso
nantibus laudate eum in cymbalis
iubilationis omnis spūs laudet dnm
Requiem. añ. Omnis spūs laudet
dominum. ℣. Audiui uocem de celo di
centem ℟. Beati mortui qui in dnō
moriuntur. añ. Ego sum
Benedictus dominus deus isrl'
quia uisitauit et fecit redēp
tionem plebis sue
Et erexit cornu salutis nobis in
domo dauid pueri sui
Sicut locutus est per os sctōrum q̄
a seculo sunt prophetarum eius
Salutem ex inimicis nr̄is et de
manu omnium qui oderunt nos
Ad faciendam mīam cum pu
bus nr̄is et memorari testamenti
sui sancti
Iusiurandum quod iurauit
ad abraham patrem nr̄m daturum
se nobis
Ut sine timore de manu inimi
corum nr̄orum liberati seruiam⁹ illi



In sanctitate et iusticia coram ipo oi
bus diebus nris
Et tu puer propheta altissimi uocabe
ris preibis enim ante faciem domini
parare uias eius
Ad dandam scienciam salutis plebi
eius in remissionem pctorum eorum
Per uiscera mie dei nri in quibus
uisitauit nos oriens exalto
Illuminare hijs qui in tenebris et
in umbra mortis sedent ad dirigendos
pedes nros in uiam pacis
Requiem. an. Ego sum resurrectio
et uita qui credit i me etiam si mortuus
fuerit uiuet et omnis qui uiuit et credit
in me non morietur in eternu. Pater
De profundis clamaui ad te do
mine dne exaudi uoce meam
Fiant aures tue intendentes in
uocem depcationis mee
Si iniquitates obseruaueris dne
domine quis sustinebit
Quia apud te propiciacio est et
propter legem tuam sustinui te dne
Sustinuit anima mea i uerbo
eius sperauit anima mea in dno
A custodia matutina usqz ad
noctem speret israel in domino
Quia apud dnm mia et copio
sa apud eum redempcio
Et ipse redimet israel ex omnibz



iniquitatibus eius

Requiem. ℣. A porta inferi. ℟. Erue do
mine animas eorum. ℣. Dñe exaudi. oro

Deus qui inter apl̃icos ſacerdotes
famulos tuos pontificali ſeu.
ſacerdotali dignitate feciſti vigere pre
queſumus ut eorum quoqꝫ perpetuo
aggregentur conſortio. oro:

Deus venie largitor et humane
ſalutis amator q̃s clemenciam
tuam ut nr̃e congregationis fratres ſoro
res propinquos et omnes benefactores
nr̃os qui ex hoc ſeculo tranſierunt beata
maria ſemp virgine intercedente cum
omnibus ſanctis ad perpetue beatitu
dinis conſortium peruenire concedas.

Fidelium deus omnium condi
tor et redemptor animabus
famulorum famularumqꝫ tuarum
remiſſionem cunctorum tribue pctoꝝ
ut indulgenciam quam ſemp optaue
runt piis ſupplicationibus conſequã
tur. Qui viuis et regnas deus p omnia
ſecula ſeculorum Amen





Hic eſt uir qui non eſt delictus a dn̄o ui
die certaminis quia fide ſubiciat ĩ mandatis
dn̄i. ℣. Ora pro nobis beate xp̄ofore ℟. Ut
digni efficiamur promiſſionibꝫ xp̄i. Or.

Deus qui famulo tuo beato xp̄oforo
victoriam martirij celeſti voca
tione et ſpũ ſancto reuelante gratiam
baptiſmi conſequi feciſti et omnes ĩ nomĩe
eius quodcumqꝫ petentes exaudire et ſaluos
facere promiſiſti p̄ſta nobis famulis tuis
glorioſis eius meritis conſpicere omniũ
pctõrum ſordiciam et ab omni infirmi
tate et langore capitis et totius corporis
interius et exterius te adiuuante ſanos ⁊
integros cuſtodiri. Per xp̄m dominum

De ſancto ſebaſtiano Antiphona.






Gaudent in celis anime ſanctorum q
xpi veſtigia ſunt ſecuti et quia pro eius
amore ſanguinem fudiſti ideo cum xpo
exultant ſine fine. V. Exultabunt ſancti
in gloria. letabuntur in cubilibus ſuis.
Infirmitatem nr̄am reſpice
omnipotens deus et quia pondus
proprie actionis grauat beatorum mar
tirum tuorum fabiani et ſebaſtiani in
terceſſio glorioſa nos protegat. Per xpm

De ſancto laurencio Antiphona.

Leuita laurencius bonum opus opera
tus eſt qui per ſignum crucis cecos illumi
nauit. V. Diſperſit dedit pauperibus. R.
Iuſticia eius manet in ſeculum ſeculi. Oro
Da nobis queſumus omnipo
tens deus viciorum nr̄orum
flammas extinguere qui beato laure
cio martiri tuo tribuiſti tormentorum
ſuorum incendia ſuperare. Per xpm
dominum nr̄m Amen. De ſ. georgio
Iſte ſanctus pro lege dei ſui certauit
uſque ad mortem et a verbis impiorum non
timuit. Fundatus enim erat ſupra firmam
petram. V. Ora pro nobis beate georgi. R. Ut dig.
Deus qui beati georgij martiris
tui meritis et interceſſione leti
ficas concede propicius ut qui eius bene
ficia poſcimus dono tue gratie conſequa
mur. Per xpm dominum nr̄m amen

De ſancto martino Antiphona



O beatum uirum martinum anti
stitem qui nec mori timuit nec uiuere
recusauit ℣. Sacerdos dei martine pa
stor egregie ℟. Ora pro nobis deum. Oro

Deus qui conspicis quia ex
nulla nrã uirtute subsisti
mus concede propicius ut intercessi
one beati martini confessoris tui at
qȝ pontificis contra omnia aduer
sa muniamur Per xpm̃ dominũ
nostrum Amen.

De sancto nicholao Antiphona.

Amicus dei nicholaus pontificali de
coratus infula omnibus se amabilẽ
exhibuit ℣ Ora pro nobis beate nicholae
℟ Ut digni efficiamur promissioni
bus xpisti Oremus. Oratio

Deus qui beatum nicholaum
pontificem tuum innumeris
decorasti miraculis tribue nobis que
sumus ut eius meritis et precibus a
gehenne incendiis liberemur P de s. amand

Simulabo eum uiro sapienti qui edifica
uit domum suam supra firmam petrã
℣ Ora pro nobis beate amande ℟ Ut digni

Exaudi nos deus salutaris nr̃
ut sicut de beati amandi confes
soris tui atqȝ pontificis solempnitate
deferimus. eius intercedentibus meritis
ab omnibus nos absolue peccatis. P

De sancto francisco Antiphona







Salue ſancte pater patrie lux forma
minorum: uirtutis ſpeculum recti uia
regula morum carnis ab exilio duc nos
ad regna polorum ℣ Ora pro nobis beate
pater franciſce ℟ Ut digni efficiamur.
Deus qui eccleſiam tuam beati
franciſci meritis fetu noue pro
lis amplificas tribue nobis ex eius imi
tacione terrena deſpicere et celeſtium
donorum ſemper participatione gau
dere Per xpm̄ dominum nr̄m amen.



et parente qui sont faite bien
la diligence dudit Gosseaume
embcordy prochain passé —
moyen, Ledit sieur Martin envoye
en la possession et Jouissance
dudit nom allieurs si tout par
provision et pour la premiere
de Ladite Souberaage demandée
par Ledit Gosseaume par luy
fourny par le petit renvoye
en diffinitive Lettre accordée au
sieur Martin de ses protestations
contre Ledit Gosseaume de luy fair
porter toute subhestation et despens
et donner en mandement au premier
huissier ou sergent sur ce requis
cela proprement executer, fait comm
de Raison

Philippe

m [illegible]







